B. R.
332
BIBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE - FIRENZE


KODAK Color Control Patches
Blue
Cyan
Green
Yellow
Red
Magenta
White
3/Color
Black
©Eastman Kodak Company, 1997
Kodak
Inches
Centimetres
cm. 10


Officium
M.CCCC.LXVI.

N° 14.

A. 2. p. 1. N. 14

E. B. 5, 1, 17,

B. R.

332

BIBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE - FIRENZE

Palat
1174

Iste liber Scripsit
frater Antonius
de fusceculo ordis
minorum. Deo gratias



A° D. M°.CCCC.Lvi

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE FIRENZE
XV

manca una carta e forse due con la miniatura iniziale.

Dominus tecum.
Quadraginta annis pro-
ximus fui generationi huic
z dixi semper hii errant
corde ipsi vero non cognoverunt
vias meas quibz iuravi i
ira mea si introibunt in re-
quiem meam.
Ave maria gracia plena do-
minus tecum.
Gloria patri z filio et
spiritui sancto.
Sicut erat in principio z
nunc z semper et in secula se-
culorum Amen.

BIBLIOTECA NAZIONALE FIRENZE

Dominus tecum. Vers9.
Aue maria gratia plena.
Dominus tecum. hymn9.
Quem terra ponthus
ethera colunt adorāt
predicant trinam regentē
machinam clauſtrū marie
baiulat
Cui luna ſol ꝛ omnia
deſeruiunt per tempora.
perfuſa celi gratia geſtāt
puelle viſcera
Beata mr̄ munē cui9 ſupn̄
artifex mundū pugillo con
tinēs ventris ſub archa clauſ9 e

Beata celi nuncio fecūda
ſancto ſpiritu deſideratus
gentibꝫ cuius per aluum
fuſus eſt
Gloria tibi domine qui
natus es de virgine cum
patre ꝛ ſancto ſpiritu in ſe
mpiterna ſecula. Amen.
On doit dire ces trois
pſeaulm̄ ꝛ iii leçons. Au
dimenche au lundi ꝛ jeudi
An̄. Benedicta tu. Ps.
Domine dominus nr̄
q̄ admirabile eſt
nomen tuū in vniuerſa terra

Quoniam eleuata est
magnificencia tua super
celos.
Ex ore infantium z lac
tencium perfecisti laudem
propter inimicos tuos ut
destruas inimicum z ultorē.
Quoniam videbo celos
tuos opera digitorum tuorū
lunam et stellas que tu fu
dasti.
Quid est homo q̄ memor
es eius aut filius hominis
quoniam visitas eum.
Minuisti eum paulo mi
nus ab angelis gloria z ho
nore coronasti eum z cōsti
tuisti eum super opera ma
nuum tuarum.
Omnia subiecisti sub
pedibus eius oves z boues
vniuersas insuper et pec
cora campi.
Volucres celi z pisces
maris qui perambulant
semitas maris.
Domine dominus nost
q̄ admirabile est nomen tu
um in vniuersa terra.
Gloria patri z filio. ꝛc.

ant Benedicta tu in mu
lieribz z benedictus fructus
ventris tui.
ant Sicut mirra. ps.
Celi enarrant gloriam
dei z opera manuu
eius annunciat firmame
tum.
Dies diei eructat ver
bum z nox nocti indicat
ſcienciam.
Non ſunt loquele neqz
ſermones quorum non au
diantur voces eorum.
In omnem terram exi
uit ſonus eorum z in fines
orbis terre verba eorum.
In ſole poſuit taberna
culum ſuum z ipſe tamqz
ſponſus procedens de tha
lamo ſuo.
Exultauit ut gigas
ad currendam viam a ſum
mo celo egreſſio eius.
Et occurſus eius uſqz
ad ſummum eius nec eſt
qui ſe abſcondat a calore
eius.
Lex domini immaculata
conuertens animas teſtimoniu

domini fidele ſapientiam
preſtans parvulis

Iuſticie domini recte le-
tificantes corda preceptum
dñi lucidum illuminans
oculos

Timor domini ſanctus
permanet in ſeculum ſeculi
iudicia dñi vera iuſtificata
in ſemetipſa

Deſiderabilia ſup aurū
z lapidem precioſū multū
dulciora ſup mel z favū

Et enim ſervus tuus cuſto-
dit ea in cuſtodiendis illis

retribucio multa

Delicta quis intelligit
ab occultis meis munda
me dñe et ab alienis pce
ſervo tuo

Si mei non fuerint do-
minati tunc immaculatus
ero z emundabor a delicto
maximo

Et erunt ut complaceant
eloquia oris mei z medita-
cio cordis mei in conſpectu
tuo ſemper

Domine adiutor meus z
redemptor meus

Gloria patri ⁊ filio ⁊c.
Ant. Sicut myrra electa
odorem dediſti ſuauitatis
ſancta dei genitrix. Ant.
Ante thorum. Ps.
Domini eſt terra ⁊
plenitudo eius orbis
terrarum ⁊ uniuerſi qui ha-
bitant in eo.
Quia ipſe ſuper maria
fundauit eum ⁊ ſuper flu-
mina preparauit eum.
Quis aſcendet in monte
domini aut quis ſtabit in
loco ſancto eius.

Innocens manibus et
mundo corde qui non accepit
in vano animam ſuam
nec iurauit in dolo proximo
ſuo.
Hic accipiet benedictio-
nem a domino ⁊ miſericor-
diam a deo ſalutari ſuo.
Hec eſt generatio quere-
ncium eum querencium fa-
ciem dei Jacob.
Attollite portas princi-
pes veſtras et eleuamini por-
te eternales ⁊ introibit rex
glorie.

Quis eſt iſte Rex glorie
dominus fortis z potens
dñs potens in prelio
Attollite portas princi
pes vrãs z eleuamini porte
eternales et introibit rex
glorie.
Quis eſt iſte rex glorie
dominus virtutum ipſe eſt
rex glorie
Gloria patri z filio.
añ Ante thorum huius vir
ginis frequentate nobis
dulcia cantica dragmatis
℣ Diffuſa eſt gracia in

labijs tuis. ℟ Propterea
benedicat te deus in eternum.
On doit dire ces trois
pſeaulmes z iii. lecons
au mardi z vendredi. ant.
Specie tua. pſalmus.
Eructauit cor meum
verbum bonum dico
ego opera mea regi
Lingua mea calamus
ſcribe velociter ſcribentis.
Speciosus forma p̃ filijs
hominum diffuſa eſt gr̃a i
labijs tuis propterea benedi
xit te deus in eternum

Accingere gladio tuo su
per femur tuū potētissīe
Specie tua ⁊ pulcritu
dine tua intende prospere
procede ⁊ regna
Propter veritatem ⁊ man
suetudinem et iusticiam et
deducet te mirabiliter dex
tera tua
Sagitte tue acute populi
sub te cadent in corda inimi
corum regis
Sedes tua deus in sclm
seculi virga directionis
virga regni tui

Dilexisti iusticiam et
odisti iniquitatē ꝓpter ea
unxit te deus deus tuus
oleo leticie pre consortib;
tuis
Mirra ⁊ gutta ⁊ casia
a vestimentis tuis a domi
b; eburneis ex quib; de
lectaverunt te filie regum
in honore tuo
Astitit regina a dextris
tuis in vestitu deaurato
circumdata varietate
Audi filia ⁊ vide et
inclina aurē tuam et

obliviſcere populum tuum ⁊
domum patris tui.
Et concupiſcet rex deco
rem tuum quoniam ipſe eſt
dominus deus tuus ⁊ ado
rabunt eum.
Et filie tyri in muneri
bus vultum tuum depreca
buntur omnes divites ple
bis.
Omnis gloria eius filie
regis abintus in fimbriis
aureis circumamicta vari
etatibus.
Adducentur regi virgines

poſt eam proxime eius af
ferentur tibi.
Afferentur tibi in leti
cia ⁊ exultacione adducentur
in templum regis.
Pro patribus tuis nati
ſunt tibi filii conſtitues
eos principes ſuper omnem
terram.
Memores erunt nominis
tui domine in omni genera
cione ⁊ generacionem.
Gloria patri ⁊ filio ⁊c.
ant. Specie tua et pulcritu
dine tua. intende proſpere p

cede ꝛ regna. ℣. Adiuuabit
eam ℟. Ps.
Deus nr̄ refugium ꝛ
virtus adiutoꝛ in
tribulacionibꝫ que inue
nerunt nos nimis.
Propterea non timebi
mus dum turbabitur terra
tranſferentur montes in
coꝛ maris.
Sonuerunt ꝛ turbate ſt
aque eorum: conturbati
ſunt montes in fortitudie
eius.
Fluminis impetus leti

ficat ciuitatem dei ſancti
ficauit tabernaculum ſui
altiſſimus.
Deus in medio eius no
commouebitur: adiuuabit
eam deus mane diluculo
Conturbate ſūt gētes
ꝛ inclinata ſunt regna.
Dedit vocem ſuam mota
eſt terra.
Dominus virtutū no
biſcum ſuſceptoꝛ deus iacob.
Venite et videte opera
domini que poſuit pdigia
ſuper terram: aufferens

bella vsqz ad finem terre.
Arcum conteret z confrin
get arma z scuta comburet
igni.
Vacate et videte quoniam
ego sum deus exaltabor in
gentibz et exaltabor i terra
Dominus virtutum no
biscum susceptor nr deus
iacob.
Gloria patri z filio.
Ant. Adiuuabit eam deus
vultu suo. deus in medio
eius non commouebitur.
V. Sicut letancium ps.

Fundamenta eius in
montibz sanctis di
ligit dominus portas syon
super omnia tabernacula
iacob.
Gloriosa dicta sunt de
te ciuitas dei.
Memor ero raab z baby
lonis scientium me.
Ecce alienigene z tyrus
et populus ethiopum hii
fuerunt illic.
Numquid syon dicet ho
mo z homo natus est i ea
et ipse fundauit eã altissi

Dominus narrabit in
ſcripturis populorum z prī
cipum horum qui fuerunt
in ea.
Sicut letancium omnī
habitacio eſt in te.
Gloria patri z filio etc.
Sicut erat in principio
z nunc. a. Sicut letanciū
omn̄ habitacio eſt in te. V.
Diffuſa eſt gracia ī labiis
tuis. R. Propterea benedixit
te deus in eternū. En dit
dux cee iii. pſeaumes z lec
au mercredi z au ſamedi.

a. Gaude maria. ps.
Cantate domino canti
cum nouū cantate
domino omnis terra.
Cantate dn̄o z benedi
cite nomini eius annuncia
te de die in diem ſalutare
eius.
Annunciate inter gentes
gloriam eius in omnibus
populis mirabilia eius.
Quoniam magnus do
minus z laudabilis nimis
terribilis eſt ſuper omnes
deos.

Quoniam omnes dii gen
cium demonia Dominus au
tem celos fecit
Confeſſio z pulchritudo
in conſpectu eius ſanctimonia
z magnificencia in ſanctifi
catione eius
Afferte domino pr̄ie gen
cium gloriam z honorem.
afferte dño gloriā nomini
eius
Tollite hoſtias z itroite
in atria eius. adorate Do
minum in atrio ſancto ei9
Commoueatur a facie

eius vniuerſa terra dicite
in gentibz qz Dominus re
gnauit
Et enim correxit orbem
terre qui non cōmouebit᷑.
Iudicabit populos ī equitate.
Letentur celi z exultet
terra commoueatur mare
z plenitudo eius gaudebūt
campi z omnia que in eis
ſunt
Tunc exultabūt oīa
ligna ſiluarum a facie
Domini: quia venit qm̄
venit iudicare terram.

Iudicabit orbem terre
in equitate z populos in
veritate sua.
Gloria patri z filio.
Ant. Gaude maria virgo
cunctas hereses sola inter
misti in universo mundo.
V. Dignare me. Ps.
Dominus regnavit
exultet terra letēt
insule multe.
Nubes z caligo ī circuitu
eius iusticia z iudicium
correctio sedis eius.
Ignis ante ipsum precedet
z inflammabit in circuitu
inimicos eius.
Illuxerunt fulgura ei
orbi terre. Vidit z cōmota
est terra.
Montes sicut cera flu
xerunt a facie domini a
facie dñi omnis terra.
Annunciaverunt celi
iusticiam eius et viderūt
omnes populi gloriam eius
Confundantur omnes
qui adorant sculptilia z
qui gloriantur in simu
lacris suis.

Adorate eum omnes angeli eius audiuit et letata est ſyon

Et exultauerunt filie iude propter iudicia tua domine

Quoniam tu dominus altiſſimus ſuper omnem terram nimis exaltatus es ſuper omnes deos

Qui diligitis dominum odite malum cuſtodit dominus animas ſanctorum ſuorum de manu peccatoris liberabit eos

Lux orta eſt iuſto et re-

ctis corde leticia

Letamini iuſti in domino et confitemini memorie ſanctificacionis eius

Gloria patri et filio.

an Dignare me laudare te virgo ſacrata da michi uirtutem contra hoſtes tuos. Ant.

Poſt partum. pſalmus

Cantate domino canticum nouum quia mirabilia fecit

Saluauit ſibi dexteram eius et brachium ſanctum eius.

Notum fecit dominus

ſalutare ſuum ī conſpectu
gentium reuelauit iuſti
ciam ſuam.
Recordatus eſt miſeri
cordie ſue z veritatis ſue
domui iſrael.
Viderunt omnes ter
mini terre ſalutare dei
nri.
Iubilate domino oīs
terra cantate z exultate z
pſallite.
Pſallite dn̄o ī cythara
in cythara z voce pſalmi ī
tubis ductilibz et voce tu

be cornee.
Iubilate in conſpectu
regis domini moueatur
mare z plenitudo eius orb
terrarum z qui hītant ī eo.
Flumina plaudent
manu ſimul montes
exultabūt a conſpectu do
mini quia venit quoniā
venit iudicare terram.
Iudicabit orbem terra
rum in iuſticia z ppl'os
in equitate.
Gloria patri z filio
Sicut erat ī principio

a. Poſt partum virgo in
uiolata permanſiſti. Dei
genitrix intercede pro nobis
V. Diffuſa eſt gracia in
labiis tuis. R. Propterea
benedixit te deus in eternum.
Pater noſter. Et ne nos indu
cas in temptacionem. Sed
libera nos a malo. abſol.
Precibus et meritis beate
marie ſemper virginis et
omnium ſanctorum. perdu
cat nos dominus ad regna
celorum. Amen. Jube do
mine benedicere. Nos cum

prole ſua benedicat virgo
maria. Amen. lectio prima.
In omnibus requiem
queſiui et in heredi
tate domini mora
bor. Tunc precepit et dixit
michi creator omnium et
qui creauit me requieuit
in tabernaculo meo. Et
dixit michi in iacob inha
bita et in iſrael heredita
re et in electis meis mitte
radices. Tu autem domine
miſerere nobis. Deo gracias.
R. Sancta et immaculata

virginitas quibȝ te laudibȝ
referam neſcio. Quia que
celi capere non poterant
tuo gremio contuliſti.
℟ Benedicta tu in mu
lieribȝ et benedictus fructus
ventris tui. Quia quem
celi capere non poterant
tuo gremio contuliſti.
Iube domine benedicere.
Sancta dei genitrix ſit
nobis auxiliatrix. Amen.
Et ſic in. lectio. ii.
ſyon firmata ſum
et in ciuitate ſanctificata

ſimiliter requieui et in
iheruſalem poteſtas mea. Et
radicaui in populo hono
rificato et in partes dei
mei hereditas illius et i
plenitudine ſanctorum
detencio. Tu autem domine
miſerere nobis. Deo gratias.
℟ Beata es virgo maria
que dominum portaſti creato
rem mundi genuiſti qui
te fecit et in eternum per
manes virgo. ℣ Aue ma
ria gratia plena dominus tecum
Genuiſti qui te fecit et in

eternum pmanes virgo.
Jube domine benedicere.
Per virginem matrem
concedat nobis dominus
ſalutem z pacem. Amen.
Quaſi *Lectio tercia.*
Quaſi cedrus exaltata ſu
m libano: et quaſi cypreſſ
in monte ſyon. Quaſi
palma exaltata ſum in
cades et quaſi plātacio
roſe in iherico. Quaſi oliua
ſpecioſa in campis et q̄ſi
platanus exaltata ſum
iuxta aquas. In plateis

ſicut cynamomum et
balſamum aromatizans
odorem dedi. Quaſi mirra
electa dedi ſuauitatem
odoris. Tu autem domine
miſerere nr̄i. Deo gr̄as
℟ Felix namq̄ es ſacra
virgo maria z om̄i laude
digniſſima. Quia ex te
ortus eſt ſol iuſticie xp̄e
deus nr̄. ℣ Ora pro pplo
interueni pro clero intercede
pro deuoto femineo ſexu.
Sentiant omnes tuum le
uamen quicunq̄ celebrat

tuam commemoracione.
Quia ex te ortus est sol
iusticie xp̄s deus nr̄.
Gloria patri z filio z spūi
sancto. Quia ex te ortus
est sol iusticie xp̄s deus
nr̄. canticum
Te deum laudamus
te dominum confi
temur.
Te eternum patrem
omnis terra veneratur.
Tibi omnes angeli t[ibi]
celi z universe potestates
Tibi cherubin z seraphi

in cessabili voce proclamat
Sanctus
Sanctus
Sanctus dominus de⁹
sabaoth.
Pleni sunt celi z terra
maiestatis glorie tue
Te gloriosus apostolorum
chorus
Te prophetarum lau
dabilis numerus
Te martirum candida
tus laudat exercitus.
Te per orbem terrarum
sancta confitetur ecclesia

Patrem immenſe ma
ieſtatis
Venerandum tuum ve
rum z unicum filium
Sanctum quoqz para
clitum ſpiritum
Tu rex glorie xpe
Tu patris ſempiternus
es filius
Tu ad liberandum
ſuſcepturus hominem no
horruiſti virginis uterum
Tu devicto mortis acu
leo aperuiſti credentibus
regna celorum

Tu ad dexteram dei ſe
des in gloriam patris
Iudex crederis eſſe venturus
Te ergo queſumus fa
mulis tuis ſubveni quos
precioſo ſanguine redemiſti
Eterna fac cum ſanctis
tuis in gloria numerari.
Salvum fac populum
tuum domine z benedic
hereditati tue
Et rege eos et extolle
illos uſqz in eternum.
Per ſingulos dies be
nedicimus te

Et laudamus nomē
tuum in ſeculum z ſeclm
ſeculi
Dignare dñe die iſto
ſine peccato nos cuſtodire
Miſerere nři domine
miſerere noſtri
Fiat miſericordia tua
domine ſup nos q̃madmo
dum ſperauimus in te.
In te dñe ſperaui nõ
confundar in eternum.
℣ Diffuſa eſt gracia in
labiis tuis. ℟ Pp̃terea bene
dixit te deus in eternum.

Eleuauerunt flumina
domine eleuauerunt flu
mina vocem ſuam
Eleuauerunt flumina
fluctus ſuos a vocibz aq̃r
multarum
Mirabiles elationes
maris mirabilis in altis
dominus
Teſtimonia tua credi
bilia facta ſunt nimis do
mum tuam decet ſanctitu
do domine in longitudine
dierum
Gloria patri z filio.

Iubilate deo omnis terra
ſeruite domino in leticia.
Introite in conſpectu
eius in exultacione.
Scitote quoniam dominus ipſe
eſt deus ipſe fecit nos et non
ipſi nos.
Populus eius et oues
paſcue eius introite portas
eius in confeſſione et atria
eius in hymnis confitemini
illi.
Laudate nomen eius quoniam
ſuauis eſt dominus in
eternum miſericordia eius et uſque

in generacione et generacio
nem veritas eius
Gloria patri. Aña Maria
virgo aſſumpta eſt ad ethe
reum thalamum in quo rex
regum ſtellato ſedet ſolio.
Ant. Aſſumpta eſt maria in
celum gaudent angeli laudantes
benedicunt dominum. ¶ Nota
quod iſta ant. Aſſumpta eſt debet
dici immediate poſt illum pſal
mum. Dominus regnauit.
Ant. In odorem. Pſalmus.
Deus deus meus ad te
de luce vigilo

Sitiuit in te anima mea
quam multipliciter tibi
caro mea.
In terra deserta in via
et in aquosa sic in sancto
apparui tibi ut viderem vir
tutem tuam et gloriam tuam.
Quoniam melior est
misericordia tua super vitas
labia mea laudabunt te.
Sic benedicam te in vita
mea et in nomine tuo leva
bo manus meas.
Sicut adipe et pinguedine
repleatur anima mea et

labiis exultacionis lauda
bit os meum.
Si memor fui tui super
stratum meum in matu
tinis meditabor in te quia
fuisti adiutor meus.
Et in velamento alarum
tuarum exultabo adhesit
anima mea post te me
suscepit dextera tua.
Ipsi vero in vanum quesie
runt animam meam introi
bunt in inferiora terre tra
dentur in manus gladii
partes vulpium erunt.

Rex vero letabitur i deo
laudabuntur omnes qui
iurant in eo qz obstructu
est os loquenciu iniqua.
Deus misereatur nri
z benedicat nobis
illuminet vultum suum
super nos z misereatur nri
Ut cognoscamus i tra
viam tuam in omnibus
gentibz salutare tuum.
Confiteantur tibi ppli
deus confiteantur t ppli
omnes
Letentur z exultent

gentes quonia iudicas
populos in equitate z ge
tes in terra dirigis
Confiteantur tibi ppli
deus confiteantur t ppli
omnes terra dedit fructu
suum
Benedicat nos deus
deus nr benedicat nos de
z metuant eum omnes
fines terre
Gloria patri z filio.
ant In odorem unguentorum
tuorum currimus adoles
centule dilexerunt te nimis

ant. Benedicta filia ps.

Benedicite omnia opa
domini domino lau
date ⁊ ſuper exaltate eum
in ſecula

Benedicite angeli dñi
domino benedicite celi do
mino

Benedicite aque omnes
que ſuper celos ſũt dño
benedicite omnes virtutes
domini dño

Benedicite ſol ⁊ luna
dño benedicite ſtelle celi
domino

Benedicite ymber ⁊ ros
domino benedicite omnes
ſpiritus dei domino

Benedicite ignis ⁊ eſtus
dño bened' frigus et eſtas
domino

Benedicite rores ⁊ prui
na dño benedicite gelu et
frigus domino

Benedicite glacies ⁊ ni
ues domino benedicite noc
tes ⁊ dies dño

Bened' lux ⁊ tenebre
domino benedicite fulgu
ra ⁊ nubes dño

Benedicat terra dominu
laudet z ſuper exaltet eum
in ſecula
Benedicite montes z col
les domino benedicite vni
uerſa germinãcia in terra
domino
Benedicite fōtes dño be
nedicite maria z flumina
domino
Benedicite cete z omnia
que mouentur in aquis
domino benedicite omnes
volucres celi dño
Benedicite om̄s beſtie

z pecora domino benedicite
filii hominum dño
Benedicat iſrael dñm
laudet z ſuper exaltet eum
in ſecula
Benedicite ſacerdotes
domini domino benedicite
ſerui domini dño
Benedicite ſpiritus et
anime iuſtorum domino
benedicite ſancti z humiles
corde domino
Benedicite anania aza
ria miſſael domino laudate
z ſuper exaltate eū in ſcla.

Benedicamus patrem
⁊ filium cum ſancto ſpiritu
laudemus ⁊ ſuper exaltem
eum in ſecula.
Benedictus es domine i
firmamẽto celi laudabilis
⁊ glorioſus ⁊ ſup exaltatus
eum in ſecula. Ant. Benedicta
filia tu a domino quia ꝑ te
fructum vite communicauim⁹
Ant. Pulcra es. Ps.
Laudate dominum de
celis laudate eũ in
excelſis
Laudate eum omnes

angeli eius laudate eum
omnes virtutes eius.
Laudate eum ſol ⁊ lu
na laudate eum ſtelle et
lumen.
Laudate eum celi celoꝝ
⁊ aque omnes que ſuper
celos ſunt laudent nomẽ
domini.
Quia ipẽ dixit ⁊ facta
ſunt ipẽ mandauit ⁊ crea
ta ſunt.
Statuit ea in eternũ
⁊ in ſeculum ſeculi p̃cep
tum poſuit ⁊ nõ p̃teribit

Laudate dominum de
terra dracones ⁊ omnes
abyſſi
Ignis grando nix gla
cies ſpiritus procellarum
que faciunt verbũ eius
Montes ⁊ omnes colles
ligna fructifera ⁊ om̄s
cedri
Beſtie ⁊ vniuerſa pec
cora ſerpentes ⁊ volucres
pennate
Reges terre ⁊ om̄s pp̄li
principes et om̄s iudices
terre

Iuuenes ⁊ virgines
ſenes cum iunioribꝫ lau
dent nomen domini quia
exaltatum eſt nomē eius
ſolius
Confeſſio eius ſuper
celum ⁊ terram ⁊ exaltauit
cornu populi ſui
Hymnus omnibꝫ ſc̄is
eius filiis iſrael populo
appropinquanti ſibi
Cantate domino cā
ticum nouũ laus
eius in eccleſia ſanctorũ
Letetur iſrael in eo q̄

fecit eum z filie ſyon ex
ultent in rege ſuo
Laudent nomen eius
in choro in tympano et
pſalterio pſallant ei.
Quia beneplacitum e
domino in populo ſuo z
exultauit manſuetos in
ſalutem
Exultabunt ſancti i
gloria letabuntur in cu
bilibz ſuis
Exultationes dei in
gutture eorum z gladii
ancipites in manibz eor

Ad faciendam vindictam
in nacionibz increpaciones
in populis
Ad alligandos reges eor
in compedibz et nobiles
eorum in manicis ferreis
Ut faciant in eis iudicia
um conſcriptum gloria hec
est omnibz ſanctis eius
Laudate dominum
in ſanctis eius lau
date eum in firmamento
virtutis eius
Laudate eum in virtuti
bus eius laudate eu ſcdm

multitudine magnitudinis
eius.
Laudate eum in sono
tube laudate eū in psalterio
z cythara
Laudate eum ī tympa
no z choro laudate eū in
cordis et organo
Laudate eum in cym
balis benesonantibz lau
date eum in cymbalis iu
bilacionis omnis spiritus
laudet dominum
Gloria patri z filio.
Sicut erat in principio.

℣. Pulcra es z decora fi
lia iherusalem terribilis
ut castrorum acies ordinata
Viderunt eam capm
filie syon et beatis
simam predicauerunt et
regine laudauerunt ea.
Deo gracias. hymnus
O gloriosa domina ex
celsa supra sydera
qui te creauit prouide lac
tasti sacro ubere
Quod eua tristis abstu
lit tu reddis almo germine
intrent ut astra flebiles

celi fenestra facta es.
Tu regis alti ianua
z porta lucis fulgida Vi-
tam datam per virginem
gentes redempte plaudite.
Maria mater mater
gratie mat' misericordie
tu nos ab hoste protege z
in hora mortis suscipe.
Gloria tibi domine qui
natus es de virgine cum
patre sancto spiritu in se-
piterna secula. Amen. V.
Benedicta tu in mulieri-
bus. R. Et benedictus fru-

ctus ventris tui. A. Sta
dei genitrix. psalmus.
Benedictus dominus
deus israel qr visi-
tavit z fecit redemptione
plebis sue
Et erexit cornu salutis
nobis in domo david pu-
eri sui.
Sicut locutus est per
os sanctorum qui a seculo
sunt prophetarum eius
Salutem ex inimicis
nris z de manu omnium
qui oderunt nos

Ad faciendam misericor
diam cum patribz nostris
z memorari testamenti sui
sancti.
Iusiurandum quod
iuravit ad abraham prem
nrm daturum se nobis.
Ut sine timore de ma
nu inimicorum nrorum
liberati serviamus illi.
In sanctitate z iusti
cia coram ipso omnibus
diebz nris.
Et tu puer propheta
altissimi vocaberis preib

enim ante faciem domini
parare vias eius.
Ad dandam scienciam
salutis plebis eius in re
missionem peccatorum
eorum.
Per viscera misericordie
dei nri in quibz visitavit
nos oriens ex alto.
Illuminare his qui
in tenebris z in umbra
mortis sedent ad dirige
dos pedes nros in viam
pacis.
Gloria patri z filio.

An Beata dei genitrix
maria virgo perpetua tem
plum domini ſacrarium
ſpiritus ſancti tu ſola ſi
exemplo placuiſti domi
nro ihu xpo. Ora p pplo
interueni pro clero intcede
pro deuoto femineo ſexu.
Kyrieleyſon. Xpeleyſ
Kyrieleyſon. ℣ Domine
exaudi. ℟ Et clamor. Ore
Deus qui de oracio
beate marie uirgi
utero uerbum tuum agelo
nunciante carnem ſuſci

pere voluiſti. Preſta ſuppli
cibus tuis ut qui uere eam
dei genitricem credimus
eius apud te interceſſion
bus adiuuemur. Per xpm
dnm nrm. De tous ſains
Antiene Sancti dei omnes
intercedere dignemini pro
nra omniumque ſalute. Verſ
Letamini in dno et exulta
te iuſti. ℟ Et gloriamini
omnes recti corde. Oremus
Protege domine po
pulum tuum et
apoſtolorum tuorum petri et

BIBLIOTECA NAZIONALE FIRENZE

pauli patrocinio confidentes
perpetua defenſioẽ cõſerua.
De omnibz ſanctis.
Omnes ſancti tui qs
domine nos ubiq3
adiuuẽt ut dum eorum
merita recolimus patro
cinia ſenciamus. De pace
Da pacem tuam dñe
nris concede tempo
ribz et ab eccleſia tua cũ
ctam repelle nequiciam.
Iter et actus et uolūtates
nris et omniũ famulorũ
tuorum in ſalutis tue pro
ſperitate diſpone benefacto
ribz nris ſempitẽna bona
retribue et omnibz fidelibz
defunctis requiẽ eterna
concede. Per dominum
nrm ihm xpm filium
tuum. Qui tecũ uiuit et
regnat in unitate ſpus
ſancti deus. Per omnia
ſecula ſeculorum. Amen
Benedicamus dño.
Deo gracias.

Sequitur ad primam.





Deus in adiu
torium meu
intende.
Domine



ad adiuuandum me fe.
Gloria patri z filio.
Sicut erat in princi
pio z nunc zc. hymn9.
Memento ſalutis
auctor qz nr̄i quō
dam corporis exillibata
virgine naſcendo forma
ſumpſeris.
Maria mater gratie
mater miſericordie tu nos
ab hoſte protege z in hora
mortis ſuſcipe.
Gloria tibi domine q
natus es de virgine cum

patri et sancto spiritui in se
piterna secula. Amen
ant. Assumpta est. ps.
Deus in nomine tuo
salvum me fac et
in virtute tua iudica me
Deus exaudi orationem
meam auribus percipe verba
oris mei
Quoniam alieni insur
rexerunt adversum me et
fortes quesierunt animam
meam. et non proposuerunt
deum ante conspectum
suum

Ecce enim deus adiuvat
me et dominus susceptor anime
mee
Averte mala inimicis
meis et in veritate tua dis
perde illos
Voluntarie sacrificabo tibi
et confitebor nomini tuo
domine quoniam bonum est.
Quoniam ex omni tribu
latione eripuisti me et su
per inimicos meos despexit
oculus meus
Gloria patri et filio et
spiritui sancto

Benedixiſti domine
terram auertiſti
captiuitatem iacob
Remiſiſti iniquitatē
plebis tue operuiſti omnia
peccata eorum
Mitigaſti omnem iram
tuam auertiſti ab ira in
dignacionis tue
Conuerte nos deus ſa
lutaris nr̄ et auerte iram
tuam a nobis
Numquid in eternum
iraſceris nobis aut exte
des iram tuam a generati

cione in generacionem
Deus tu conuerſus vi
uificabis nos z plebs tua
letabitur in te
Oſtende nobis domine
miſericordiam tuam z ſa
lutare tuum da nobis
Audiam quid loquatur
in me dominus deus qm
loquetur pacem ī plebem
ſuam
Et ſuper ſanctos ſuos z
in eos qui conuertuntur
ad cor
Verumptamen prope

timentes eum ſalutare
ipſius ut inhabitet gloria
in terra nostra.
Miſericordia ⁊ veritas
obviaverunt ſibi iuſti
cia ⁊ pax oſculate ſunt.
Veritas de terra orta eſt
et iuſticia de celo proſpexit
Et enim dominus dabit
benignitatem : et terra
nostra dabit fructum ſuum
Iuſticia ante eum am
bulabit et ponet in via
greſſus ſuos
Gloria patri ⁊ filio.

Laudate dominum
omnes gentes
laudate eum omnes populi
Quoniam confirmata
eſt ſuper nos miſericordia
eius et veritas domini
manet in eternum.
Gloria patri ⁊ filio.
ant. Aſſumpta eſt maria
in celum gaudent angeli
laudantes benedicunt dominum
Que eſt iſta capitulum
que progreditur quaſi
aurora conſurgens pulchra
ut luna electa ut ſol te

rribilis ut caſtrorum acies
ordinata. Deo gracias.
℣ Dignare me laudare
te virgo ſacrata. ℟ Da m[ichi]
virtutem contra hoſtes tuos.
Kyrieleyſon. Xpeleyſon.
Kyriel. Oremus. oracio
Deus qui virginale
aulam beate ma
rie in qua habitare eli
gere dignatus es. Da
queſumus ut ſuos nos
defenſione munitos io
cundos faciat ſue interceſſ
commemoracionem. Qui

vivis et regnas etc. ℣
Sancti dei. ℟ letamini
℟ et gloriamini. oro.
Exaudi nos deus ſalu
taris nr. ut et ad p[ri]ma.
Omnes ſancti tui.
Et pacem tuam nobis
concede temporibus. ut et an
p[ri]ma

Sequitur ad terciam.





DEus in adiu
torium meu
intende
Domine



ad adiuuandum me fe
ſtina
Gloria patri z filio.
Sicut erat in princi
pio z nunc z ſemper zc.
Memento ſalutis au
ctor q nrī quondā. zc.
Ant. Maria virgo Ps.
Ad dominum cum
tribularer clama
ui z exaudiuit me
Domine libera animā
meam a labijs iniquis
z a lingua doloſa
Quid detur tibi aut

quid apponatur tibi ad
linguam dolosam.
Sagitte potentis acute
cum carbonibz desolato
riis.
Heu michi quia inco
latus meus prolongatus
est habitaui cum habi
tantibz cedar multum
incola fuit aia mea.
Cum hiis qui oderunt
pacem eram pacificus
cum loquebar illis in
pugnabant me gratis.
Gloria patri z filio.

Leuaui oculos meos in
montes unde ueniet
auxilium michi.
Auxilium meum a
domino qui fecit celum
z terram.
Non det in commotio
nem pedem tuum neqz
dormitet qui custodit te.
Ecce non dormitabit
neqz dormiet qui custod'
israel.
Dominus custodit te
Dns protectio tua super
manum dexterā tuam

Per diem ſol non uret
te neqꝫ luna per noctem.
Dominus cuſtodit te
ab omni malo cuſtodiat
animā tuam dn̄s.
Dominus cuſtodiat
introitum tuum z exitu
tuum ex hoc nunc et uſqꝫ
in ſeculum.
Gloria patri z filio zc.
Letatus ſum ī hiis
que dicta ſunt m̄
in domum domini ibim⁹
Stantes erant pedes no
ſtri in atriis tuis ihrl̄m

Iheruſalem que edifi
catur ut ciuitas cuius pti
cipacio eius in id ipm̄.
Illuc enim aſcenderunt
tribꝫ tribus domini teſti
monium iſrael ad confi
tendum nomī domini.
Quia illic ſederunt ſedes
in iudicio ſedes ſuper do
mum dauid.
Rogate que ad pacem
ſunt iheruſalem z habu
dancia diligentibus te.
Fiat pax in uirtute
tua z habundancia ī tur

ribus tuis

Propter fratres meos z
proximos meos loquebar
pacem de te

Propter domū domini
dei nostri quesivi bona tibi.

Gloria patri z filio

Sicut erat in principio
z nunc et semper. ant.

Maria virgo assumpta est
ad ethereum thalamum
in quo rex regum stellato
sedet solio Capitulum


Et sic in syon firma
ta sum z in civitate

sanctificata similiter re
quievi. et in iherusalem
potestas mea. ℣ Diffusa
est gracia in labiis tuis.
℟ Propterea benedixit
te deus in eternum.
Kyrieleyson. Xpeleyson
Kyrieleyson. Oremus.

Deus qui salutis
eterne beate marie
virginitate fecunda huma
no generi premia prestiti
sti. Tribue quesumus ut
ipsam pro nobis intercede
sentiamus per quam me

ruimus auctorem vite
ſuſcipere dominum noſtrum
ihm xpm filium tuū ꝛc
ant Sancti dei oēs. ℣ leta
mini in dño ℟ Et glo
riamini. Oremus. oro.
Protege domine plebē
tuam. ꝛc. ut s. oratio.
Omnes ſancti tui
Et pacem tuam nobis.
ut s. ante pmā

Sequitur ad ſextam.





Deus in adiu
toriu meu
intende
Domine



Ad adiuuandu me feſtina
Gloria patri z filio.
Sicut erat in principio
z nunc et ſemper. ac
Memento ſalutis au
ctor q nri. añt In odorem
Ad te leuaui oculos
meos qui habitas
in celis.
Ecce ſicut oculi ſeruor
in manibz dominor ſuor
Sicut oculi ancille in
manibz domine ſue ita
oculi nri Ad dominu deu
nrm donec miſereat nri

Miſerere nri domine mi
ſerere noſtri qz multum
repleti ſumus deſpectione
Quia multum repleta
eſt anima nra obprobrium
habundantibz et deſpectio
ſuperbis
Gloria patri z filio. ps
Niſi quia dominus
erat in nobis dicat
nunc iſrael niſi qz dñs
erat in nobis
Cum exurgerent hoies
in nos forte viuos deglu
tiſſent nos

Cum iraſceretur furoꝛ
eorum in nos forſitam
aqua abſorbuiſſet nos
Torrentem ptrãſiuit
anima nr̃a forſitam per
tranſiſſet anima noſtra
aquam intollerabilem
Benedictus dominus
qui non dedit nos ĩ capci
dentibꝫ eorum
Anima nr̃a ſicut paſ
ſer erepta eſt de laqueo
venancium
Laqueus contritus eſt
z nos liberati ſumus

Adiutorium nr̃m in no
mine domini qui fecit ce
lum z terram
Gloria patri. Ps.
Qui confidunt in
domino ſicut mons
ſyon non commouebitur
in eternum qui habitat
in iheruſalem
Montes in circuitu eius
z dominus ĩ circuitu ppli
ſui ex hoc nunc z uſqꝫ in
ſeculum
Quia non relinquet
dominus virgam peccatoꝛ

ſuper ſortem iuſtorum ut
non extendant iuſti ad in
iquitatem manus ſuas.
Bene fac domine bonis
et rectis corde.
Declinantes autem in
obligationes adducet do
minus cum operantibus
iniquitatem pax ſuper iſr
Gloria patri et filio etc.
Sicut erat in principio
et nunc et ſemper etc. an.
In odorem unguentorum
tuorum currimus adoleſcen
tule dilexerunt te nimis.

Et radicaui in populo
honorificato et in
partes dei mei hereditas il
lius et in plenitudine ſa
nctorum detencio mea. Deo
gracias. ℣. Benedicta tu
in mulieribus. ℟. Et benedictus
fructus ventris tui. Kyrie
eleyſon. Kyrie. Oremus.
Concede miſericors
deus fragilitati
noſtre preſidium ut qui ſancte
dei genitricis virginis
marie memoriam agimus
interceſſionis eius auxilio

a nostris iniquitatibus resur
gamus. Per eundem xpm
dominum nostrum. Amen
Ant. Sancti dei omnes inter
cedere dignemini &c. V. Letami
ni. R. Et gloriamini.
Exaudi nos deus salu
Omnes sancti tui &c.
Da pacem tuam nobis &c.

Ad nonam

Magnificavit dominus
facere nobiscum facti su
mus letantes.
Convertere domine cap
tivitatem nostram sicut tor
rens in austro.
Qui seminant in lacri
mis in exultatione metent.
Euntes ibant et flebant
mittentes semina sua.
Venientes autem venient
cum exultatione portantes
manipulos suos.
Gloria patri et filio.
Sicut erat in principio.

Manca una carta con la miniatura.

Nisi dominus edifica-
uerit domum in vanum
laborauerunt qui edificant eam.
Nisi dominus custodie-
rit ciuitatem frustra vi-
gilat qui custodit eam.
Vanum est vobis ante
lucem surgere surgite post-
quam sederitis qui mandu-
catis panem doloris.
Cum dederit dilectis
suis sompnum ecce here-
ditas domini filii merces
fructus ventris.
Sicut sagitte in manu

potentis ita filii excussorum.
Beatus vir qui imple-
uit desiderium suum ex
ipsis non confundetur cum
loquetur inimicis suis in
porta.
Gloria patri et filio
Sicut erat in principio
et nunc. Ps.
Beati omnes qui ti-
ment dominum
qui ambulant in viis eius.
Labores manuum tuarum
quia manducabis beatus
es et bene tibi erit.

Uxor tua ſicut vitis
habundans in lateribus
domus tue.
Filii tui ſicut novelle
olivarum in circuitu menſe
tue.
Ecce ſic benedicetur ho
mo qui timet dominum.
Benedicat tibi Dñs ex
ſyon ⁊ videas bona iheru
ſalem omnibꝫ diebꝫ vite
tue.
Et videas filios filiorum
tuorum pacem ſup iſrl.
Gloria patri ⁊ filio ⁊c.

a. Pulcra es ⁊ decora filia
iheruſalem terribilis ut
caſtrorum acies ordinata.
In plateis ſicut cap.
cynamomum ⁊ bal
ſamum aromatizans odo
rem dedi quaſi mirra
electa dedi ſuavitatem
odoris. Deo gratias.
ant. Poſt partum virgo
inviolata permanſiſti. ℣.
Dei genitrix intercede pro
nobis. Kyrieleyſon.
Xpeleyſon. Kyrieleyſon.
Oremus. ſequitur oro

Famulorum tuorum
queſumus domine
delictis ignoſce ut qui tibi
placere de actibz noſtris
non valemus genitricis fi-
lii tui domini nri ihu xpi
interceſſione ſaluemur. P
xpm dnm nrm. ant.
Sancti dei omnes etc. V.
Letamini. R. Et gloriamini.
Preſta queſumus etc.
Omnes ſancti tui. oro.
Et pacem tuam etc. ut
e. ante pma

Ad veſperas





Deus in adiu
torium meu
intende
Domine



ad adiuuandum me festi
Gloria patri ꝛ filio et
spiritui sancto
Sicut erat in principio
ꝛ nunc et semper ꝛc
an. Dum esset rex
Dixit dominus domino
meo sede a dextris
meis
Donec ponam inimicos
tuos scabellum pedum tuoꝛ
Uirgam virtutis tue
emittet dominus ex syon
dominare in medio inimi
corum tuorum

Tecum principium in
die virtutis tue in splendo
ribus sanctorum ex utero
ante luciferum genui te.
Iurauit dominus ꝛ non
penitebit eum tu es sacerdos
in eternum secundum or
dinem melchisedech
Dominus a dextris tuis
confregit in die ire sue reges
Iudicabit in nationibus
implebit ruynas conquassa
bit capita in terra multoꝛ
De torrente in via bibet
propterea exaltabit caput

Gloria patri ⁊ filio.
An̄ Dum eēet rex in accubi
tu ſuo nardus mea dedit
odorem ſuauitatis. an̄t
Leua eius. pſalmus.
Laudate pueri dominum
laudate nomē dn̄i.
Sit nomen domini bene
dictum ex hoc nunc ⁊ uſq;
in ſeculum.
A ſolis ortu uſq; ad occa
ſum laudabile nomen
domini.
Excelſus ſuper omnes
gentes dominus ⁊ ſuper

celos gloria eius.
Quis ſicut dominus
deus nr̄ qui in aquis ha
bitat ⁊ humilia reſpicit
celo et in terra.
Suſcitans a terra iope
⁊ de ſtercore erigens pau
perem.
Ut collocet eum cū prin
cipibꝫ cum principibꝫ po
puli ſui.
Qui habitare facit ſte
rilem in domo matrem
filiorum letantem.
Gloria patri ⁊ filio.

An leua eius ſub capite
montis et dextera eius a
plexabitur me . antiph .
Nigra ſum . pſalmus .
Letatus ſum i his
que dicta ſunt m
in domum dni ibimus .
Stantes erant pedes
nri in atriis tuis ihrlm
Jheruſalem que edifi
catur ut ciuitas cuius p
ticipacio eius in id ipm .
Illuc enim aſcenderut
tribus tribus domini te
ſtimonium iſrael ad co(n)fi

tendum nomini domini
Quia illic ſederut ſedes
in iudicio ſedes ſuper do
mum dauid
Rogate que ad pacem
ſunt iheruſalem z habu
dancia diligentibz te
Fiat pax in uirtute
tua z habundancia in
turribz tuis
Propter fratres meos
z proximos meos loqbar
pacem de te
Propter domum dni
dei nri queſiui bona t(ibi).

Gloria patri z filio · aⁿ
Nigra ſum ſz formoſa fi
lia iheruſalem. Ideo dilex
me rex z introduxit me i
cubiculum ſuum. aⁿ. Jam
enim hyemps pſalmus.
Niſi dominus edifica
uerit domum in va
num laborauerunt qui
edificant eam.
Niſi dominus cuſtodi
erit ciuitatem fruſtra vi
gilat qui cuſtodit eam.
Vanum eſt vobis ante
lucem ſurgere ſurgite p⁹

quam ſederitis qui man
ducatis panem doloris
Cum dederit dilectis
ſuis ſompnum ecce here
ditas domini filii merces
fructus uentris.
Sicut ſagitte in manu
potentis ita filii excuſſorum
Beatus vir qui imple
uit deſiderium ſuum ex
ipſis non confundetur
cum loquetur inimicis
ſuis in porta.
Gloria patri z filio ·
Sicut erat in principio

A. Iam enim hyemps transiit
ymber abiit ⁊ recessit surge
amica mea ⁊ veni. Ps. Sposa
Lauda iherusalē dn̄m
lauda deum tuū syon
Quoniam confortavit
seras portarum tuarum
benedixit filiis tuis in te
Qui posuit fines tuos
pacem ⁊ adipe frumenti
saciat te.
Qui emittit eloquium
suum terre velociter currit
sermo eius.
Qui dat nivem sicut

lanam nebulam sicut
cinerem spergit.
Mittit cristallum suum
sicut buccellas ante faciē
frigoris qui sustinebit.
Emittet verbum suū
⁊ liquefaciet ea flabit
spiritus eius ⁊ fluent aq̄.
Qui annunciat verbū
suum iacob. iusticias ⁊
iudicia sua israel.
Non fecit taliter omni
nacioni. ⁊ iudicia sua nō
manifestavit eis.
Gloria patri ⁊ filio ⁊c.

a. Speciosa facta es z sua-
uis . in delicijs tuis sancta
dei genitrix . Capitulum .

Ab inicio z ante se-
cula creata sum vsq
in finem et vsqz ad futu-
rum seculum non desinam
et in habitacione sancta
coram ipso ministraui .
Deo gracias . hymnus .

Aue maris stella dei
mater alma atqz
semper virgo felix celi
porta .
Sumens illud aue gab-

brielis ore funda nos in pa-
mutans nomen eue .
Solue vincla reis profer
lumen cecis mala nostra
pelle bona cuncta posce
Monstra te esse matrem
sumat per te preces qui p
nobis natus tulit esse tuus
Uirgo singularis inter
omnes mitis nos culpis
solutos mites fac z castos
Uitam presta puram iter
para tutum ut videntes
ihesum semper colletemur .
Sit laus deo patri summo

xpo deus spiritui sancto
trinus honor unus. Amen
℣ Diffusa est gratia in la
biis tuis. ℟ Propterea bene
dixit te deus in eternum.
Ant. Beata mater. Ps.
Magnificat anima mea
dominum.
Et exultavit spiritus
meus in deo salutari meo.
Quia respexit humili
tatem ancille sue ecce enim
ex hoc beatam me dicent
omnes generationes.
Quia fecit michi magna

qui potens est et sanctum
nomen eius.
Et misericordia eius a
progenie in progenies ti
mentibus eum.
Fecit potentiam in bra
chio suo dispersit superbos
mente cordis sui.
Deposuit potentes de
sede et exaltavit humiles
Esurientes implevit
bonis et divites dimisit i
nanes.
Suscepit israel puerum
suum recordatus misericordie sue

Sicut locutus eſt ad
patres nr̄os abraham et
ſemini eius in ſecula.
Gloria patri ⁊ filio ⁊
Sicut erat in principio
⁊ nunc et ſemper. ant.
Beata mater ⁊ innupta
virgo glorioſa regina
mundi intercede pro nobis
ad dominum. Kyrieleyſon
Xpeleyſon. Kyrieleyſon.
Oremus. Oracio
Concede nos famulos
tuos queſumus do
mine deus perpetua men

tis ⁊ corporis ſanitate gau
dere et glorioſa beate ma[rie]
ſemper virginis interceſ
ſione a preſenti liberari
triſticia ⁊ eterna perfrui le
ticia. Per xp̄m dominum
nr̄m. Amen antiphona
Sancti dei omnes intercede
dignemini pro nr̄a omniu[m]
q[ue] ſalute. ℣ Letamini in
domino ⁊ exultate iuſti. ℟
Et gloriamini omnes recti
corde. Oremus oracio
Protege domine po
pulum tuum ⁊ apo

ſtolorum tuorum petri et
pauli z aliorum apſtolorum
patrocinio confidentem p
petua deffenſione conſerua
Omnes oro de oibz ſctis
Omnes ſancti tui queſumus
domine nos ubique adiuuent
ut dum eorum merita reco-
limus patrocinia ſentia-
mus. De pace oratio.
Da pacem tuam nobis
concede temporibus
et ab eccleſia tua cunctam
repelle nequiciam. Iter z act
et voluntates nrās domini

uiam tuam a nobis
Deus in adiutorium
meum intende
Domine ad adiuuadu
me feſtina
Gloria patri z filio z
ſpiritui ſancto
Sicut erat in principio
z nunc et ſemper z in ſcla
ſeculorum amen. Alla.
Sepe expugnauerunt
me a iuuentute
mea dicat nunc iſrael
Sepe expugnauerunt
me a iuuentute mea et

enim non potuerunt mi.
Supra dorsum meum
fabricaverunt peccatores
prolongaverunt iniquitatem
suam
Dominus iustus conci
dit cervices peccatorum co
fundantur z convertantur
retrorsum omnes qui oder
unt syon
Fiant sicut fenum tec
torum quod priusquam
evellatur exaruit
De quo non implevit
manum suam qui metet

z sinum suum qui mani
pulos colliget
Et non dixerunt qui
preteribant benedictio do
mini super vos benediximus
vobis in nomine domini
Gloria patri z filio z
spiritui sancto
Sicut erat in principio
De profundis clama
vi ad te domine
domine exaudi vocem meam
Fiant aures tue inten
dentes in vocem depreca
tionis mee

Si iniquitates obſer-
uaueris domine dñe q̄s
ſuſtinebit.

Quia apud te propicia-
cio eſt ⁊ propter legē tuā
ſuſtinui te domine.

Suſtinuit aīa mea ī
verbo eius ſperauit aīa
mea in domino.

A cuſtodia matutina
vſq; ad noctem ſperet iſrl
in domino.

Quia apud dominum
miſericordia ⁊ copioſa
apud eum redempcio.

Et ipſe redimet iſrael
ex omnibʒ iniquitatibus
eius.

Gloria patri ⁊ filio. Ps.

Domine non eſt
exaltatum cor me-
um neq; elata ſunt oculi
mei.

Neq; ambulaui in ma-
gnis neq; in mirabilibʒ
ſuper me.

Si non humiliter ſen-
ciebam ſʒ exaltaui animam
meam.

Sicut ablactatus eſt ſu-

per matre sua ita retribu-
cio in anima mea
Speret israel in dño ex
hoc nunc z usqz in seculu
Gloria patri. hymnus
Memento salutis auctor
quod nri quondam zc.
Gloria tibi domine zc.
Ego mater Capitulum
pulcre dilectionis z
timoris z magnitudinis
z sancte spei. Deo gratias.
℣. Ora pro nobis sancta
dei genitrix. ℟ Ut digni
efficiamur pmissioibz xpi

añ Sub tuum psalmus
Nunc dimittis seruu
tuum domine secu-
dum verbum tuu in pace
Quia viderunt oculi
mei salutare tuum
Quod parasti ante fa-
ciem omnium populoru
Lumen ad revelacione
gencium z gloriam plebis
tue israel
Gloria patri z filio.
añ Sub tuum presidiu
confugimus sancta dei
genitrix nras preces ne

deſpicias in neceſſitatibz
ſed a periculis cunctis libera
nos ſemper virgo benedicta.
Kyrieleyſon. Xpeleyſon.
Kyrieleyſon. Oremus. oro
Beate z glorioſe ſemp
er virginis marie
queſumus dñe interceſſio
glorioſa nos protegat z
ad vitam eternam nos
perducat. Per xpiſtum
dominũ nrm. Amen.
a Sancti dei. etc ℣ letamini
℟ Et gloriamini. Oremus
Exaudi nos deus etc ut s

Si devons ſavoir que
toutes les fois que on fait
loffice de la benoite vierge
marie il eſt fait en lordre
et en la maniere devant
dicte. fors es pſeaulmes
des temps cy apres nommez
et ordonnez. Des veſ
pres du premier avent
iour de ſamedi iuſques a
la veille de noel loffice de
nr̃e dame eſt fait en la
maniere cy apres ordõnee
Et premierement a veſpres
an̄ Miſſus eſt. pſalm

[L]auit dominus dns.
ant. Aue maria. pſalm[us]
[L]audate pueri dnm.
ant. Ne timeas maria. ps.
[L]etatus ſum in hiis.
ant. Dabit ei. pſalmus
[N]iſi dominus edificauit
an. Specioſa facta. ps.
[L]auda iheruſalē dnm.
Auec ſes autres antiēnes
des laudes qui ſont apres
les trois lecons enſ[uiuant]. et
dit on auecq[ue]s icelles ātie
nes les pſeaulmes acou
ſtumees. Le chapitre eſt

[E]gredietur uirga de
radice ieſſe z flos
de radice eius aſcendet et
requieſcet ſuper eum ſpē
domini. Deo gracias.
hymne z le verſet ſont dis
comme deuant. Ad magnificat.
ant. Sp[iritu]s ſanctus in te
deſcendet maria ne tieas
habebis in utero filiū dei.
alleluya. ps. [M]agnificat.
anima mea dominum. a[n]t.
Ecce dominus ueniet z om[n]s
ſancti eius cum eo et ecce i[n]
die illa lux magna. Verſ[us]

Ecce apparebit dominus
super nubem candidam.
℟. Et cum eo sanctorum
milia. Oremus oratio
Conſcientias nr̄as q̄s
domine viſitando
purifica. Ut veniens do
minus nr̄ ihs xp̄s filius
tuus cum omnibz ſanctis
paratam ſibi in nobis
inveniat manſionem.
Qui tecum vivit z regnat
in unitate ſpiritus ſancti
deus per omnia ſecula
ſeculorum. Amen. complectorium

Converte nos deus ꝛc.
Pſalmi hymni ut ſ. cap.
Ecce virgo concipiet z
pariet filium et vo
cabitur nomen eius emma
nuel butirum z mel come
det ut ſciat reprobare ma
lum et eligere bonum. Deo
gratias. ℣. Angelus domini
nunciavit marie. ℟. Et con
cepit de ſpiritu ſancto. an̄
Spiritus ſanctus deſcendet
in te maria. ſequitur oro.
Deus qui de beate marie
virginis ꝛc. P ſcās an̄.

Ecce dns veniet . V. Ecce
apparebit zc. R. Et cum co-
Conſciencias meas zc.
Les oroiſons devant
dictes les antiennes z les
verſes ſont dictes ſicomme
devant a toutes ſes heures
Aux matines ſimultato
re neſt point mue ne auſſi
hymne les antiennes les
pſeaulmes et les verſes
juſques aux lecons . fors
lantienne du iiiᵉ pſeaulme
qui eſt aſſavoir . antienne
Poſt partum virgo Et en

lieu dicelle eſt dicte ceſte
antiene . Angelus dni
nunciavit marie et conce
pit de ſpiritu ſancto alla.
Miſſus . lectio prima
Miſſus eſt angelus gabriel
a deo in civitatem galilee
cui nomen nazareth ad
virginem deſponſatam
viro cui nomen erat ioſeph
de domo david z nomen
virginis maria . Et in
greſſus angelus ad eam
dixit . Ave gratia plena
dominus tecum . Bene

dicta tu in mulieribus. Tu
autem domine miſerere
nobis. Deo gratias. R. Miſſus
eſt gabriel angelus ad
mariam virginem deſpon
ſatam ioſeph nuncians ei
verbum et expaueſcit virgo
de lumine. Ne timeas
maria inueniſti gratiam
apud dominum. Ecce conci
pies ⁊ vocabitur altiſſimi
filius. V. Dabit ei dominus
deus ſedem dauid patris eius
et regnabit in domo iacob
in eternum. Ecce concipies

⁊ paries. Lectio ſecunda.
Que cum audiſſet
turbata eſt in ſer
mone eius et cogitabat
qualis eſſet iſta ſalutatio
Et ait angelus ei. Ne
timeas maria inueniſti
enim gratiam apud deum
Ecce concipies in utero ⁊
paries filium et vocabis
nomen eius ihesum. Hic
erit magnus ⁊ filius al
tiſſimi vocabitur et dabit
illi dominus deus ſedem
dauid patris eius ⁊ regna

bit in domo iacob in eter
num et regni eius non
erit finis. Tu autē dn̄e
miſerere nr̄i. Deo gr̄as.
℟. Aue maria gracia
plena dn̄s tecum. Sp̄us
ſanctus ſuperueniet in te
et uirtus altiſſimi obumb(ra)
bit tibi quod enim ex te naſ
cetur ſanctum uocabitur fi
lius dei. ℣. Quomodo fi(et)
et iſtud quoniam uirum
non cognoſco et reſpon(dens)
angelus dixit ei. Sp̄us
ſanctus. etc. Lectio tercia

Dixit autem maria
ad angelum. Quo
modo fiet iſtud quoniā
uirum non cognoſco. Et
reſpondens angelus dix(it)
ei. Sp̄s ſanctus ſuper
ueniet in te et uirtus al
tiſſimi obumbrabit tibi
Ideo quia et quod naſcetur ex
te ſanctum uocabitur fi
lius dei. Et ecce elizabeth
cognata tua et ipſa concep(it)
filium in ſenectute ſua.
Et hic menſis eſt ſext(us)
illi que uocatur ſterilis.

quia non erit impoſſibile
apud deum omne verbum
Dixit autem maria.
Ecce ancilla domini fiat mihi
ſecundum verbum tuum.
R. Suſcipe verbum vir-
go maria quod tibi a domino
per angelum tranſmiſſum
eſt. Concipies z paries
deum pariter et hominem ut
benedicta dicaris inter omnes
mulieres. R. Paries quidem
filium z virginitatis non
pacieris detrimentum.
Efficieris gravida et eris

m 4

ſemper mater intacta.
Ut benedicta dicaris.
Gloria patri z filio zc.
Ad laudes. Antiphona.
Miſſus eſt angelus gabriel
ad mariam virginem deſ-
ponſatam joſeph. ps.
Dominus regnavit
decorem indutus zc. antiphona
Ave maria gracia plena
dominus tecum benedicta
tu in mulieribus. alleluia. ps.
Iubilate deo omnis terra
ſervite zc. antiphona Ne timeas
maria invenies graciam

apud dominum. Ecce conci
pies & paries filiū ancilla.
Deus deus meus ad te
Deus misereatur nrī.
aña Dabit dominus deus
sedem dauid patris eius. &
regnabit in domo iacob in
eternum. psalmus
Benedicite omnia opera
domini. ut s. añ. Ecce an
cilla dni fiat m secundum
verbum tuum. ps dauid
Laudate dnm de celis.
Cantate dno canticum
Laudate dnm in sctis.

Egredietur. capitulū
Virga de radice iesse
& flos de radice eius ascendet
et requiescet super eum sps
domini. Deo gratias.
Les hymnes les verses &
les pseaulmes sont dictes
a toutes les heures aussi cõe
devant lauent. fors les ver
ses de nonne & de complie
qui est tel. ℣. Angelus do
mini nunciauit marie.
Et concepit de spiritu scto.
ad benedictus. aña. Sps scts
in te descendet ne timeas

maria habebis in vtero filiu
dei alleluya. les oroiſons
ſicomme deuant a veſpres.
A prime. ant. Miſſus eſt.
Ecce virgo con capitulum.
cipiet ⁊ pariet filium
et vocabitur nomen eius
emanuel butyrum et mel
comedet. Vt ſciat reprobare
malum ⁊ eligere bonum.
A tierce. ant. Aue maria. capitulum.
Egredietur virga de radice
yeſſe ⁊c. A midi. ant. Ne ti
meas maria. Capitulum
Dabit ei dominus deus

ſedem dauid patris eius ⁊
regnabit in domo iacob in
eternum ⁊ regni eius non
erit finis. ad nonne. ant.
Ecce ancilla domini. capitulum.
Ecce virgo concipiet. ⁊c.
A veſpres. ant. Miſſus eſt
Auec les autres antiennes
⁊ chapitres ⁊ verſes ſicomme
es autres veſpres. A complie
Ecce virgo con capitulum
cipiet ⁊c. ℣ Angelus domini
nunciauit marie. ℟ Et
concepit de ſpiritu ſancto. A
Nunc dimittis. ant. Spiritus ſanctus

m te descendet. &c. Et est
a sauoir que des la premie
iournee apres les octaues
de noel iusques a la purifi
cacion est fait loffice de
nre dame aussi come deuant
lauent. fors que a toutes
les heures est dite ceste orois
Deus qui salutis eterne
beate marie uirgi
nitate fecunda humano
generi premia prestitisti
Tribue quesumus ut ipsam
pro nobis intercedere sen
ciamus per quem meruimus

auctorem uite suscipere. dnm
num ihm xpm filium tuum. &c
Apres sont dictes les oroisons
des apostres & les autres
come dessus. De rechief
aux laudes et aux vespres &
aux heures sont dites ces
antiennes. Ps. aux laudes
an. O admirabile commerciu
creator generis humani an
imatum corpus sumens de
uirgine nasci dignatus est
& procedens homo sine semine
largitus est nobis suam deita
tem. Ps. prime an. Quando natus

es ineffabiliter ex virgīe
tunc implete ſunt ſcripture
ſicut pluuia in vellus deſ
cendiſti ut ſaluum facer̄s
genus humanum te lau
damus deus nr̄. Ad iij.am a.
Rubum quē viderat moyſes
incombuſtum conſeruatam
agnouimus tuā laudabile
virginitatem dei genitrix
intercede pro nobis Ad vj.am a.
Germinauit radix ieſſe orta
eſt ſtella ex iacob virgo pe
perit ſaluatorem te laudam9
deus noſter. Ad nonā. a.

Ecce maria genuit nobis
ſaluatorem quē iohannes vi
dens exclamauit dicens ecce
agnus dei ecce qui tollit pec
cata mundi alla. Ad veſpās
a. Mirabile miſterium de
claratur hodie innouatur
nature deus homo factus ē
id qd fuit pmanſit et qd. nō
erat aſſumpſit nō commixtio
nem paſſus neq3 diuiſione.
Ad magñ. Nūc dimittis.
ant. Magnum hereditatis
miſterium templum dei factū
eſt uterus neſciens virum no

est pollutus ex ea carne assu
mens os gētes beate dicētes
Gloria tibi dñe. Et est a sa
uoir q̄ des les octaues de
pasques iusques a lascēcion
loffice de la benoite vierge
est fait cōme de lauent-
fors que. a Benedictus. A.
aña/ et a nunc dimittis.
est dē ceste antienne.

Regina celi letare alla.
q̄r quem meruisti portare
alla. Resurrexit sicut dixit
Alleluya. Ora pro nob̄ deū
alla.

Quoniam die ac nocte
grauata est super me man⁹
tua conuersus sum in
erumpna mea dum confi
gitur spina.
Delictum meum cogni
tum tibi feci et iniusticiã
meam non abscondi.
Dixi confitebor aduer
sum me iniusticiã meam
domino et tu remisisti im
pietatem peccati mei.
Pro hac orabit ad te oīs
sanctus in tempore oportuno
Verumptamen in diluu

uio aquarum multarum
ad eum non approximabit
Tu es refugium meum
a tribulacione que circum
dedit me exultacio mea
erue me a circumdantibus me
Intellectum tibi dabo
⁊ instruam te in via hac
qua gradieris firmabo su
per te oculos meos
Nolite fieri sicut equus
⁊ mulus quibus non est in
tellectus
In chamo ⁊ freno ma
xillas eorum constringe

qui non approximant ad te
Multa flagella peccato
ris sperantem autem in
domino misericordia circumdabit
Letamini in domino ⁊
exultate iusti ⁊ gloriamini
omnes recti corde
Gloria patri ⁊ filio.
Domine ne in fu
rore tuo arguas
me neque in ira tua corri
pias me
Quoniam sagitte tue
infixe sunt michi et con
firmasti super me manum

tuam.
Non eſt ſanitas ī carne
mea a facie ire tue non ē
pax oſſibz meis a facie
peccatorum meorum.
Quoniam iniquitates
mee ſuper greſſe ſūt cap̄
meum z ſicut onus graue
grauate ſunt ſuper me.
Putruerunt z corrupte
ſunt cicatrices mee a facie
inſipiencie mee.
Miſer factus ſum z cur
uatus ſum vſqz in finem
tota die contriſtatus ingre

diebar.
Quoniam lumbi mei
impleti ſunt illuſionibz
non eſt ſanitas in carne
mea.
Afflictus ſum z humi
liatus ſum nimis rugieba
a gemitu cordis mei.
Domine ante te omne
deſiderium meum z gemit
meus ad te non eſt abſcon
ditus.
Cor meum conturbatu
eſt dereliquit me virtus
mea z lumen oculoz meoz

et ipm non est mecum.
Amici mei z proximi
mei adversum me appro
pinquaverunt z steterunt.
Et qui iuxta me erant
de longe steterunt et vim
faciebant qui querebant
animam meam.
Et qui inquirebāt mala
michi locuti sunt vanitates
dolos tota die meditabāt.
Ego autē tamq̄ surdus
non audiebam et sicut
mutus non aperiens os suum
Et factus sum sicut

homo non audiens et non
habens in ore suo redargu
tiones.
Quoniam in te domine
speravi tu exaudies me do
mine deus meus.
Quia dixi neq̄n super
gaudeant michi inimici
mei z dum commoventur
pedes mei super me magna
locuti sunt.
Quoniam ego in flagel
la paratus sum z dolor
meus in conspectu meo
semper.

Quoniam iniquitatem
meam annunciabo ⁊ cogita
bo pro peccato meo.
Inimici autem mei
viuunt ⁊ confirmati ſūt
ſuper me ⁊ multiplicati
ſunt qui oderunt me iniq.
Qui retribuunt mala
pro bonis detrahebant m̄i
quoniam ſequebar bonita
tem.
Ne derelinquas me dn̄e
deus meus ne diſceſſeris
a me.
Intende in adiutorium

meum domine deus ſalutis
mee.
Miſerere mei deus ſecū
dum magnam mi
ſericordiam tuam.
Et ſecundum multitu
dinem miſeracionū tuaꝝ
dele iniquitatem meam.
Amplius laua me ab
iniquitate mea et a peccato
meo munda me.
Quoniam iniquitatem
meam ego cognoſco ⁊ peccatū
meū contra me eſt ſemper.
Tibi ſoli peccaui ⁊ ma

lum coram te feci ut iusti
ficeris in sermonibus tuis
& vincas cum iudicaris.
Ecce enim in iniquita
tibus conceptus sum et in
peccatis concepit me mater
mea.
Ecce enim veritatem di
lexisti incerta et occulta
sapiencie tue manifesta
sti michi.
Asperges me domine
ysopo et mundabor lavabis
me et super nivem dealbabor.
Auditui meo dabis gau

dium et leticiam et exulta
bunt ossa humiliata.
Averte faciem tuam
a peccatis meis et omnes
iniquitates meas dele.
Cor mundum crea in
me deus et spiritum inno
va in visceribus meis.
Ne proicias me a facie
tua et spiritum sanctum
tuum ne auferas a me.
Redde michi leticiam
salutaris tui et spiritu
principali confirma me.
Docebo iniquos vias

tuas impii ad te conuertentur

Libera me de sanguinibus
deus deus salutis mee et
exultabit lingua mea
iusticiam tuam

Domine labia mea a
peries et os meum annun
ciabit laudem tuam

Quoniam si uoluisses
sacrificium dedissem utique
holocaustis non delectaberis

Sacrificium deo spiritus
contribulatus cor contric
tum et humiliatum deus
non despicies

Benigne fac domine in
bona uoluntate tua syon ut
edificentur muri ierusalem.

Tunc acceptabis sacri
ficium iusticie oblaciones
et holocausta tunc imponent
super altare tuum uitulos.

Domine exaudi oratio
nem meam et cla
mor meus ad te ueniat.

Non auertas faciem tuam
a me in quacumque die tri
bulor inclina ad me aurem
tuam

In quacumque die inuoca

uero te velociter exaudi me.
Quia defecerunt ſicut
fumus dies mei z oſſa
mea ſicut cremiũ aruerũt.
Percuſſus ſum ut fe
num z aruit cor meum
qz oblitus ſum comedere
panem meum.
A voce gemitus mei ad
heſit os meum carni mee.
Similis factus ſum
pellicano ſolitudinis et
factus ſum ſicut nicticorax
in domicilio.
Vigilaui z factus ſu

ſicut paſſer ſolitarius in
tecto.
Tota die exprobrabant m
inimici mei et qui lauda
bant me aduerſum me iu
rabant.
Quia cinerem tamquã
panem manducabam et
potum meum cum fletu
miſcebam.
A facie ire indignatiõis
tue qz eleuans alliſiſti me.
Dies mei ſicut umbra
declinauerunt et ego ſicut
fenum arui.

Tu autem domine in
eternum permanes ⁊ me
moriale tuum in genera
tione ⁊ generationem.
Tu exurgens domine
miſereberis ſyon qȝ tẽpus
miſerendi eius quia venit
tempus
Quoniam placuerunt
ſeruis tuis lapides eius ⁊
terre eius miſerebuntur
Et timebunt gentes
nomen tuum domine et
omnes reges terre gloria
tuam

Quia edificauit dns
ſyon ⁊ videbitur in gloria
ſua
Reſpexit in orõnem humi
lium et non ſpreuit precem
eorum
Scribantur hec in genera
tione altera ⁊ populus qui
creabitur laudabit dnm.
Quia proſpexit de ex
celſo ſancto ſuo dominus
de celo in terram aſpexit.
Ut audiret gemitus co
peditorum ut ſolueret fi
lios interemptorum

Ut annunciant i syon
nomen domini z laudem
eius in ihrlm
In conueniendo pplos i
vnum z reges ut seruient
domino.
Respondit ei in via vir
tutis sue paucitate dierum
meorum nuncia michi.
Ne reuoces me i dimi
dio dierum meorum in ge
neratione z generatione
anni tui
Inicio tu domine terram
fundasti z opa manuum

tuarum sunt celi
Ipsi peribunt tu autem
permanes z omnes sicut
vestimentum veterascent.
Et sicut opertorium mu
tabis eos z mutabuntur
tu autem idem ipse es et
anni tui non deficient.
Filii seruorum tuorum
habitabunt z semen eorum
in seculum dirigetur
De profundis clama
ui ad te domine do
mine exaudi vocem mea
Fiant aures tue inten

dentes in vocem deprecatio
nis mee
Si iniquitates observa
veris domine domine quis
sustinebit
Quia apud te propiciacio
est et propter legem tuam
sustinui te domine
Sustinuit anima mea
in verbo eius speravit anima
mea in domino
A custodia matutina
usque ad noctem speret israel
in domino
Quia apud dominum

misericordia et copiosa
apud eum redempcio
Et ipse redimet israel
ex omnibus iniquitatibus eius
Domine exaudi oracio
nem meam auribus
percipe obsecracionem meam
in veritate tua exaudi me
in tua iusticia
Et non intres in iudici
um cum servo tuo quia non
iustificabitur in conspectu
tuo omnis vivens
Quia persecutus est ini
micus animam meam

humiliauit in terra vitam
meam.
Collocauit me in obſcu
ris ſicut mortuos ſeculi
et anxiatus eſt ſuper me
ſpiritus meus in me tur
batum eſt cor meum
Memor fui dierum an
tiquorum meditatus ſu
m in omnibz operibus tuis
z in factis manuū tuaz
meditabar
Expandi manus meas
ad te anima mea ſic. tra
ſine aqua tibi.

Velociter exaudi me do
mine defecit ſpūs meus
Non auertas faciem
tuam a me et ſimilis ero
deſcendentibz in lacum.
Auditam fac michi mane
miſericordiam tuam quia
in te ſperaui
Notam fac michi viā
in qua ambulem qz ad te
leuaui animam meam.
Eripe me de inimicis
meis domine qz ad te con
fugi doce me facere volu
tatem tuam qz deus meus

es tu.
Spiritus tuus bonus
deducet me in terrã rectã
propter nomen tuũ dñe
viuificabis me in eq̃tate
tua.
Educes de tribulacõe
animam meam ꝛ in mĩa
tua diſperdes oẽs inimicos
meos.
Et perdes omnes qui
tribulant animam mea
quoniam ego ſeruus tuus
ſum.
Gloria patri ꝛ filio.

Ne reminiſcaris dñe
delicta nr̃a vel parentum
nr̃orum neq; vindictam
ſumas de peccatis nr̃is. pce
domine parce populo tuo
quẽ precioſo ſanguine tuo
redemiſti nec in eternum
iraſcaris nobis.
Kyrieleyſon.
Xp̃eleyſon.
Kyrieleyſon.
Xp̃e audi nos.
Pater de celis deus mi
ſerere nobis.
Fili redemptor mundi

deus miserere nobis
Spiritus sancte deus mi-
serere nobis
Sancta trinitas unus
deus . miserere nobis
Sancta maria ora pro nob
Sancta dei genitrix or
Sancta virgo virginum or
Sancte michael or
Sancte gabriel or
Sancte raphael or
Omnes sancti angeli et
archangeli or
Omnes sancti beatorum
spirituum ordines or

Sancte iohes baptista or
Omnes sancti patriarche et
prophete or
Sancte petre or
Sancte paule or
Sancte andrea or
Sancte iacobe or
Sancte philippe or
Sancte bartholomee or
Sancte mathee or
Sancte symon or
Sancte thadee or
Sancte mathia or
Sancte barnaba or
Sancte luca or

Sancte marce or
Omnes ſancti apli et euuangeliſte orate
Omnes ſancti diſcipli domini orate
Omnes ſancti innocentes orate pro nobis
Sancte ſtephane or
Sancte laurenti or
Sancte vincenti or
Sancte fabiane or
Sancte ſebaſtiane or
Sancte johannes et paule or
Scē coſma ⁊ damiane or

Scē geruaſi ⁊ pthaſi or
Omnes ſancti marti res orate pro nobis
Sancte ſilueſter or
Sancte gregori or
Sancte martine or
Sancte auguſtine or
Sancte ambroſi or
Sancte ieronime or
Sancte nicolae or
Omnes ſci pontifices ⁊ confeſſores orate
Omnes ſci doctores or
Sancte benedicte or
Sancte fiacre or

Sancte anthoni ora
Sancte dominice ora
Omnes sancti monachi
et heremite orate
Omnes sancti sacerdotes
et leuite orate
Sancta maria mag
dalena ora
Sancta agnes ora
Sancta lucia ora
Sancta cecilia ora
Sancta clara ora
Sancta elizabeth ora
Sancta agatha ora
Sancta katherina ora

Omnes sancte virgines
et vidue orate
Omnes sancti et sancte
orate pro nobis
Propicius esto exaudi
nos domine
Ab omni malo libera
nos domine
Ab omni peccato libera
Ab ira tua libera
A subitanea et improuisa
morte libera
Ab insidiis diaboli libera
Ab ira et odio et omni
mala voluntate libera

A spiritu fornicacionis. l

A fulgure ⁊ tempestate l

A morte perpetua l

Per misterium sancte
incarnacionis tue l

Per adventũ tuum l

Per incarnacionem
tuam l

Per nativitate tuã l

Per baptismum ⁊ sanctum ieiunium tuum l

Per crucem ⁊ passionẽ
tuam l

Per mortem et sepultu
ram tuam l

Per sanctam resurrecti
onem tuam l

Per admirabilem ascencionem tuam l

Per adventum sancti
spiritus paracliti l

In die iudicii l

Peccatores. te rogam⁹
audi nos

Ut pacem nobis dones
Te rogamus audi nos. te

Ut nobis parcas te

Ut nobis indulgeas te

Ut ad penitenciam nos
perducere digneris te

Ut domum apostolicam et
omnes gradus ecclesiasti
cos in sancta religione cō
servare digneris te r.
Ut inimicos sancte ecclesie
humiliare digneris te r.
Ut regibus et principibus
xpianis pacem et veram
concordiam donare digne
ris te r.
Ut cuncto populo xpi
ano pacem et unitatem lar
giri digneris te r.
Ut nosmet ipsos in tuo
sancto servicio confortare

et conservare digneris te r.
Ut mentes nostras
ad celestia desideria erige
te rogamus audi nos.
Ut omnibus benefacto
ribus nostris sempiterna bona
retribuas te r.
Ut animas nostras fra
trum propinquorum et
benefactorum nostrorum
ab eterna dampnacione
eripias te r.
Ut fructus terre dare
et conservare digneris te r.
Ut omnibus fidelibus

Requiem eternam donare
digneris te
Ut nos exaudire digne
ris te
Fili dei . m . ſ te
Agnus dei qui tollis
peccata mundi parce nobis
domine
Agnus dei qui tollis
peccata mundi exaudi
nos domine
Agnus dei qui tollis
peccata mundi miserere
nobis
Kyrieleyson

Xpeleyson
Kyrieleyson
Pater noster
Et ne nos inducas
in temptacionem
Sed libera nos a malo
Deus in adiutorium
meum intende.
Domine ad adiuvan
dum me festina
Confundantur et re
vereantur qui querunt
animam meam
Avertantur retrorsum
et erubescant qui volunt

michi mala

Auertantur statim
erubescentes qui dicunt
michi euge euge

Exultent z letentur
in te omnes querentes
te z dicant semp magnificetur dominus q̄
diligunt salutare tuu

Ego vero egenus et
pauper sum deus adiu
ua me

Adiutor meus z libe
rator meus esto dn̄e
ne moreris

Gloria pri z filio zc.
Sicut erat in principio
℣ Saluos fac seruos
tuos z ancillas tuas.
Deus meus sperantes i
te ℣ Esto nobis dn̄e
turris fortitudinis.
A facie inimici. ℣ Nichil
proficiat inimicus i nob.
Et filius iniquitatis
non apponet nocere nobis.
℣ Domine non secundu
peccata nr̄a facias nobis
Neq3 secundum iniqui
tates nr̄as retribuas nob.

℣ Oremus pro pontifice
nro. ℟ Dominus conseruet
eum et viuificet eum et beatu
faciat eum in terra et non
tradat eum in aiam inimico
eius. ℣ Oremus pro bene
factoribz nris. ℟ Retribue
dignare domine omnibus
nobis bona facientibz vitam
eternam. ℣ Oremus pro
fidelibz deffunctis. ℟ Requie
eternam dona eis domine.
et lux perpetua luceat eis.
℣ Requiescant in pace.
℟ Amen. ℣ Pro fratribz

nris absentibz. ℣ Saluos
fac seruos tuos deus meus
sperantes in te. ℟ Mitte
eis domine auxilium de sco
℟ Et de syon tuere eos.
℣ Domine exaudi orone
meam. ℟ Et clamor meus
ad te veniat. Oremus.
Deus cui proprium
est misereri semp
et parcere suscipe depreca
tionem nram et nos et oes
famulos tuos quos delicto
rum catena constringit
miseratio tue pietatis.

abſoluat . ozo

Exaudi queſumus domine ſupplicum preces et confitencium t[ibi] parce peccatis ut pariter nobis indulgenciam tri buas benignus z pacem

Ineffabilem oracio

miſericordiam tuā nobis domine clementer oſtende ut ſimul nos a peccatis omnibꝫ exuas et a penis quas p[ro] his meremur. eripias

Deus qui culpa offenderis penitencia placaris preces populi tui ſupplicantis propicius reſpice et flagella tue iracundie que pro peccatis nr̄is meremur auerte.

Omnipotens ozo .

ſempiterne deus miſerere famulo tuo pōtifici nr̄o .N. et dirige eum ſecundum clemenciam tuam in viam ſalutis eterne . et te donante tibi placita cupiat z tota virtute perficiat.

Deus a quo ſancta
deſideria recta con
ſilia ⁊ iuſta ſunt opera
da ſeruis tuis illam quam
mundus dare non poteſt
pacem . ut ⁊ corda noſtra
mandatis tuis dedita et
hoſtium ſublata formidine
tempora ſint tua protectione
tranquilla . oracio

Ure igne ſancti ſpiritus
renes noſtros et cor
noſtrum ut tibi caſto corpore
ſeruiamus et mundo cor
de placeamus.

Fidelis

annunciabit laudem tuam.

Deus in adiutorium
meum intende.
Domine ad adiuuandum
me feſtina.
Gloria patri ⁊ filio et
ſpiritui ſancto.
Sicut erat in principio
⁊ nunc et ſemper ⁊ in ſecula
ſeculorum Amen.

Patris ſapiencia veri
tas diuina.
Deus homo captus eſt
hora matutina.
A notis diſcipulis cito

manca.

derelictus
A Judeis venditus tradi-
tus afflictus. a.
Adoramus te xpe z bene-
dicamus tibi quia p sancta
crucem tuam redemisti mun-
dum. V. Omnis terra adoret
te deus z psallat tibi. R.
Psalmum dicat nomini
tuo. Dne exaudi oronem
meam. Et clamor meus
ad te veniat. Oremus.
Domine ihu xpe
fili dei vivi pone
passionem crucem z mor-

tem tuam inter iudiciu
tuum z animam meam
nunc et in hora mortis
mee semper largiri digne-
ris. Vivis misericordiam
z gratiam. Defunctis veniam
et requiem. Ecclesie tue
pacem z concordiam. Et
nobis peccatoribz vitam
et gloriam sempiternam.
Per xpm dnm nrm. V.
Deus in *ad primam*
adiutorium meu
intende
Domine ad adiuvandu

Gloria pri et filio
Sicut erat i principio
Hora prima duct9
est ihs ad pylatu
Falsis testimoniis
multum accusatum
In collo percusserunt
manibz ligatum
Vultum dei conspuunt
lumen celi gratum. ant.
Adoramus te xpe z bene
dicimus tibi. quia per san
ctam crucem tuam redemisti
mundum. Omnis terra
adoret te deus z psallat t.

℟ psalmu dicat nomi
tuo. Dne exaudi. Et cla
mor. Oremus. oracio.
Domine ihu xpe
fili dei vivi pone
passionem cruce z mor
tem tuam inter iudicium
tuum z animam meam
nunc et in hora mortis
mee semper largiri digne
ris. vivis miam z gram
Deffunctis veniam et re
quiem Ecclesie tue pacem
z concordiam et nobis pec
catoribz vitam z gloriam

ſempiternam. Per xpm.
Deus in adiutorium
meum intende
Domine ad adiuuandu
Gloria patri z filio
Sicut erat in principio
z nunc et ſemper zc.
Crucifige clamitat
hora terciarum
Illuſus induitur veſte
purpurarum
Caput eius pungitur
corona ſpinarum
Crucem portat humeris
ad locum penarum.

Adoramus te xpe z bene
dicimus tibi. quia p ſcam
crucem tuam redemiſti mu
dum. V. Omnis terra adoret
te deus z pſallat tibi. R.
Pſalmu dicat nomini tuo.
Domine exaudi. Et clamor
meus. Oremus. oracio.
Domine ihu xpe fili
dei viui pone paſſi
onem crucem z mortem
tuam inter iudicium tuu
z animam meam nunc et
in hora mortis mee ſemp
largiri digneris. Qui viuis

miſericordiam ⁊ gratiam
Deffunctis veniam ⁊ re-
quiem. Eccleſie tue pacē
⁊ concordiam ⁊ nobis pec-
catoribꝫ vitam et gloriā
ſempiternam. Per xpm
dominum nrm. V. ad vj
Deus in adiutorium
meum intende
Domine ad adiuuādū
me feſtina
Gloria patri ⁊ filio
Sicut erat ī principio.
Hora ſexta ihs eſt
cruce conclauatus

Et eſt cum latronibus
pendens deputatus
Pre tormentis ſiciens
felle ſaturatus
Agnus crimen diluēs
ſic ludificatus. antiph.
Adoramus te xpe ⁊ bn̄-
dicimus tibi. quia p ſan-
ctam crucem tuā redemiſti
mundum. ℟ Omnis terra
adoret te deus ⁊ pſallat t.
℟ Pſalmum dicat noī
tuo. Dn̄e exaudi orōnem
meam. Et clamor meus
ad te veniat. Oremus.

Domine ihu xpiſte
fili dei viui pone
paſſionē crucem ⁊ mortē
tuam inter iudiciū tuū
⁊ animam meam nunc ⁊
in hora mortis mee ſemp
largiri digneris. Viuis
miſericordiam ⁊ graciam
defunctis veniam ⁊ re
quiem. Eccleſie tue pacē
⁊ concordiam et nobis pec
catoribꝫ vitam ⁊ gloriam
ſempiternam. Per xp̄m
Deus. ad nonam
in adiutoriū meū

intende
Domine ad adiuuandū
me feſtina
Gloria patri ⁊ filio.
Sicut erat in principio
⁊ nunc ⁊c.
Hora nona dn̄s
ihūs expirauit.
Hely clamans aīam
patri commendauit
Latus eius lancea mi
les perforauit
Terra tunc tremuit ⁊
ſol obſcurauit. Ant.
Adoramus te xp̄e ⁊ bene

dicimus tibi quia ꝑ sanctam
crucem tuam redemisti
mundum. ℟ Omnis terra
adoret te deus ⁊ psallat t.
℟ Psalmum dicat noī
tuo. Dñe exaudi. Et cla
mor. Oremus. oracio.
Domine ihū xpe fili
dei uiui pone passi
onem crucem ⁊ mortē tuā
inter iudicium tuū ⁊ aīam
meam nunc et in hora
mortis mee semꝑ largiri
digneris. Uiuis misericor
diam ⁊ gratiam. Defunctis

ueniam ⁊ requiem. Ecclie
tue pacem et concordiam
et nobis peccatoribꝫ uita
⁊ gloriam sempiternam.
Per xpm dnm nrm. ℣.
Deus in adiutoriū
meū intende
Domine ad adiuuandū
me festina
Gloria patri ⁊ filio
Sicut erat in principio
⁊ nunc et semper
De cruce deponitur
hora uespertina
Fortitudo latuit ī mente

diuina

Talem mortem ſubiit
vite mediana

Heu corona glorie ia
cuit ſupina. añt

Adoramus te xpe ⁊ be
nedicimus tibi quia per
ſanctam crucem tuam re
demiſti mundum. ℣. Oīs
terra adoret te deus ⁊ pſal
lat tibi. ℟. Pſalmū dicat
nomini tuo. Dñe exaudi.
Et clamor. Oremus.

Domine iħu xpe
fili dei viui pone
paſſionem crucis ⁊ morte
tuam inter iudiciū tuū
⁊ animam meam nunc
et in hora mortis mee
ſemper largiri digneris
viuis miſericordiam ⁊
graciam. Deffunctis venia
⁊ requiem. Eccleſie tue
pacem ⁊ concordiam. et
nobis peccatoribꝫ vitam
⁊ gloriam ſempiternā.
Per xpm dñ. no. Am.

Conuerte nos deus ſa
lutaris nr̄

Et auerte iram tuam

a nobis

Deus in adiutorium
meum intende
Domine ad adiuuandū
me festina
Gloria patri ⁊ filio et
Sicut erat in principio
⁊ nunc et semper
Hora completorii
datur sepulture.
Corpus xpi nobile spes
vite future
Conditur aromate cō
plentur scripture
Iugis sit memoria

mors hec michi cure. a.

Adoramus te xpe ⁊ bene
dicimus tibi quia per sanctam
crucem tuam redemisti mun
dum. V. Omnis terra adoret te
deus ⁊ psallat tibi R. psalmū
dicat nomini tuo. Oremus
Domine ihū xpe fili dei
viui pone passionē
crucem ⁊ mortem tuā int
iudicium tuum ⁊ animam meā
nunc et in hora mortis mee
semper largiri digneris.
Viuis miām ⁊ graciam
Deffunctis veniā ⁊ requie

ecclesie tue pacem ⁊ concor-
diam et nobis peccatori-
bus vitam ⁊ gloriam sem-
piternam. Per xpm. ⁊c.

Has horas canonicas
cum devocione
Xpiste tibi recolo pia
racione
Ut qui pro me passus
es amoris ardore
Sis michi solacium in
mortis agone. Amen.





Domine labia
mea aperies
Et os meũ
annũciabit



laudem tuam
Deus in adiutorium
meum intende
Domine ad adiuuandū
me feſtina
Gloria patri ⁊ filio et
ſpiritui ſancto
Sicut erat in principio
⁊ nunc et ſemper et in ſecla
ſeculorum Amen. Alla
Nobis ſancti ſpiritus
gratia ſit data
De qua virgo virginum
fuit obumbrata
Cum per ſanctum an

gelum fuit ſalutata
Verbum caro factum
eſt virgo fecundata. an̄
Veni ſancte ſpiritus re
ple tuorum corda fidelium
⁊ tui amoris in eis ignem
accende. ℣. Emitte ſpiritu
tuum ⁊ creabuntur. ℟. Et
renouabis faciem terre. Dn̄e
exaudi orationem meam. Et
clamor meus ad te veniat.
Oremus. oracio
Omnipotens ſempit
erne deus da nobis il
lam ſancti ſpiritus gratiam

quam tuis discipulis in die
sancto penthecostes trans
misisti. Per dominum nostrum
ihesum xpistum filium tuum.
Qui tecum uiuit et regnat
in unitate spiritus sancti deus.
Per eundem xpistum dominum
nostrum. Amen. ad primam.
Deus in adiutorium
meum intende.
Domine ad adiuuandum
Gloria patri et filio.
Sicut erat in principio.
Ex virgine maria
Xpistus fuit natus

Crucifixus mortuus
atque tumulatus.
Resurgens discipulis
fuit demonstratus.
Et ipsis cernentibus
celis eleuatus. ant.
Veni sancte spiritus
reple tuorum corda fidelium
et tui amoris in eis ignem
accende. ℣ Emitte spiritum
tuum et creabuntur. ℟ Et re
nouabis faciem terre. Oremus
Omnipotens. oro
sempiterne deus
da nobis illam sancti spiritus

graciam quam tuis disci
pulis in die sancto pen
thecostes transmisisti.
Per xpm &c. ad terciam
Deus in adiutorium
meum intende.
Domine ad adiuvan
dum me festina.
Gloria patri et filio. &c
Sicut erat in principio
& nunc et semper &c.
Spiritum sanctum spiritui
deus delegavit.
In die penthecostes ipsos
confirmavit.

Et de linguis igneis
eos inflammavit.
Relinquere orphanos
illos denegavit. ant.
Veni sancte spiritus re
ple tuorum corda fidelium
& tui amoris in eis ignem
accende. Emitte spiritum
tuum & creabuntur. R.
Et renovabis faciem terre.
Oremus. oratio
Omnipotens sempi
terne deus da nob[is]
illam sancti spiritus
graciam quam tuis disci

pulis in die sancto pente-
costes transmisisti. P.
xpm 2c. ad sextam.
Deus in adiutoriū
meū intende.
Domine ad adiuuādū
me festina.
Gloria patri et filio et
spiritui sancto.
Sicut erat in principio
et nunc et semper 2c.
Septiformis gratiam
tunc acceptauerunt
quare ydiomata cuncta
cognouerunt.

Ad diuersa climata
mundi recesserunt.
Et fidem catholicam
tunc predicauerunt. a.
Ueni sancte spiritus re-
ple tuorum corda fidelium
et tui amoris in eis ignem
accende. V. Emitte spiritū
tuū et creabuntur. R. Et
renouabis faciem terre.
Oremus. oratio.
Omnipotens sempi-
terne deus da nobis
illam sancti spiritus gratiam quam
tuis discipulis in die sco

pentheCoſtes tranſmiſiſti
Per xpm &c. ad nona.
Deus in adiutoriū
meum intende.
Domine ad adiuuādū
me feſtina
Gloria patri et filio et
ſpiritui ſancto
Sicut erat in principio
et nunc et ſemper &c.
Spiritus paraclitus
fuit appellatus.
Donum dei caritas fōs
viuificatus
Spiritalis vnctio it

ms inflammatus
Septiformis gracia.
cariſſima vocatus. ant.
Veni ſancte ſpūs reple
tuorum corda fidelium et
tui amoris in eis ignem
accende. ℣ Emitte ſpm
tuum et creabuntur. ℟ Et
renouabis faciem terre.
Oremus. oracio
Omnipotēs ſempiterne
deus da nob illam
ſancti ſpiritus graciam q̄
tuis diſcipulis in die ſcō
pentheCoſtes tranſmiſiſti

Per xpm &c. ad veſpas

Deus in adiutorium
meum intende.
Domine ad adiuuãdu
me feſtina
Gloria patri z filio
Sicut erat in principio
z nunc et ſemper &c.
Dextre dei digitus
Virtus ſpiritalis
Nos deffendat z eruat
ab omnib; malis
Ut nobis non noceat
demon infernalis
Sed protectat z mutuat

foueat ſub alis. ant
Ueni ſancte ſpiritus re
ple tuorum corda fidelium
et tui amoris in eis ignẽ
accende. ℣ Emitte ſpiri
tum tuum et creabuntur
℟ Et renouabis faciem
terre. Oremus. oracio.
Omnipotens ſem
piterne deus da
nobis illam ſancti ſpũs
graciam quam tuis diſ
cipulis in die ſancto pẽ
thecoſtes tranſmiſiſti.
Per xpm. &c.

Conuerte nos deus
ſalutaris nr̄.
Et auerte iram tuam
a nobis.
Deus in adiutorium
meum intende.
Domine ad adiuuādū
me feſtina.
Gloria patri ⁊ filio et
ſpiritui ſancto.
Sicut erat in principio
⁊ nunc et ſemper ⁊ ī ſecla
ſeculorum amē. Alla.
Spiritus paraclit'
velit nos iuuare.

Greſſus nos regere et
illuminare.
Et cum deus venerit
omnes iudicare.
Nos velit ad dexteram
ſuam appellare. añ.
Veni ſancte ſpiritus
reple tuorū corda fidelium
⁊ tui amoris in eis ignem
accende. ℣. Emitte ſpiritu
tuū ⁊ creabuntur ℟. Et
renouabis faciem terre.
Oremus. oracio
Omnipotens ſempi
terne deus qui nob.

atiam ſancti ſpūs gratia-
quam tuis diſcipulis in
die ſancto penthecoſtes
tranſmiſiſti. Per xpm.
Has horas canoni-
cas cum devocione
Tibi ſancte ſpiritus
pia racione
Cum ut nos viſites in
ſpiratione
Et vivamus iugiter
celi regione. Amen.





Placebo
Dilexi qm ex
audiet dns
vocem orome

64



mee
Quia inclinauit aurē
ſuam michi et in diebus
meis inuocabo
Circumdederunt me do
lores mortis et pericula
inferni inuenerunt me.
Tribulacionem ⁊ dolo
rem inueni et nomen do
mini inuocaui
O domine libera aīam
meam miſericors dñs ⁊
iuſtus et deus nr̄ miſeret.
Cuſtodiens paruulos
dominus humiliatus ſū

et liberauit me
Conuertere aīa mea ī
requiem tuam quia dñs
benefecit tibi
Quia eripuit animam
meam de morte oculos
meos a lacrimis pedes
meos a lapſu
Placebo domino in re
gione viuorum
Requiem eternā dona
eis domine ⁊ lux ꝑpetua
luceat eis
Ant Placebo dño ī regiōe
viuoꝝ. Ps. Heu me. Ps

Ad dominum cum
tribularer clama
ui et exaudiuit me.
Domine libera animam
meam a labiis iniquis
et a lingua dolosa.
Quid detur tibi aut
quid apponatur tibi ad
linguam dolosam.
Sagitte potentis acute
cum carbonibus desolatoriis.
Heu michi quia incolatus
meus prolongatus est
habitaui cum habitanti
bus cedar multũ incola

fuit anima mea.
Cum hiis qui oderunt
pacem eram pacificus cum
loquebar illis impugna
bant me gratis. ant.
Requiem eternam.
Heu me quia incolatus meus
prolongatus est. ant.
Dominus custodit. ps.
Leuaui oculos meos
in montes unde
ueniet auxilium michi.
Auxilium meum a do
mino qui fecit celum et
terram.

Non det in commotione
pedem tuum neqz dormi-
tet qui cuſtodit te.
Ecce non dormitabit
neqz dormiet qui cuſtodit
iſrael
Dominus cuſtodit te
Dominus protectio tua ſu-
per manum dexteram
tuam
Per diem ſol non uret
te neqz luna per noctem.
Dominus cuſtodit te
ab omni malo cuſtodiat
animam tuam dominus

Dominus cuſtodiat in-
troitum tuum ⁊ exitum
tuum ex hoc nunc ⁊ uſqz
in ſeculum
Requiem eternam. ℟.
Dominus cuſtodit te ab om-
ni malo cuſtodiat animam tuam
Dñe. ℟. Si iniquitates.
De profundis clama-
ui ad te domine do-
mine exaudi vocem meã.
Fiant aures tue inten-
dentes in vocẽ deprecatiõis
mee
Si iniquitates obſerua

ueris domine dne quis
ſuſtinebit.
Quia apud te propiciacio
eſt et propter legem tuā
ſuſtinui te domine.
Suſtinuit aīa mea in
verbo eius ſperauit anima
mea in domino.
A cuſtodia matutina
uſqz ad noctem ſpet iſrael
in domino.
Quia apud dominum
miſericordia z copioſa apud
eum redempcio.
Et ipſe redimet iſrael

ex omnibz iniquitatibz
eius.
Requiem eternam.
Ant. Si iniquitates ob
ſeruaueris dne domine qs
ſuſtinebit. Añ. Opera.
Confitebor tibi dñe
in toto corde meo.
quoniam audiſti verba
oris mei.
In conſpectu angelorz
pſallam tibi adorabo ad
templum ſanctum tuum
et confitebor nomini tuo
Super miſericordia tua

z veritate tua quoniam
magnificasti super omne
nomen sanctum tuum.
In quacunq; die invo
cavero te exaudi me mul
tiplicabis in anima mea
virtutem
Confiteantur tibi do
mine omnes reges terre
quia audierunt verba oris
tui
Et cantent in viis dni
quoniam magna est gla
domini
Quoniam excels⁹ dns

et humilia respicit z alta
a longe cognoscit
Si ambulavero i me
dio tribulationis vivifi
cabis me z super iram in
imicorum tuoz extendisti
manum tuam z salvum
me fecit dextera tua.
Dominus retribuet p
me domine misericordia
tua in seculum opera ma
nuum tuarū ne despicias
Requiem eternā dona.
An Opera manuū tuarum
ne despicias. An Audivi vo

cem de celo dicentem m.

℟ Beati mortui qui in domino moriuntur. an Omne quod dat psalm

Magnificat aia mea dominum

Et exultavit sps meus in deo salutari meo

Quia respexit humilitatem ancille sue ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generaciones

Quia fecit m magna qui potens est z sanctu nomen eius.

Et misericordia eius a progenie in progenies timentibz eum

Fecit potenciam i brachio suo dispersit supbos mente cordis sui

Deposuit potentes de sede z exultavit humiles

Esurientes implevit bonis z divites dimisit ianes

Suscepit israel pueru suum recordatus misericordie sue

Sicut locutus est ad pa

tres nr̄os abraham z sem
ni eius in secula.
Requiem eternam ant̄
Omne quod dat m̄ pater
ad me veniet et eum qui ve
nit non eiciam foras. P
nr. Et ne nos zc. psalm̄
Lauda anima mea
dominum laudabo
deum in vita mea psalla
deo meo q̄diu fuero
Nolite confidere in pri
cipib; nec in filijs hom̄
in quib; non est salus.
Exibit spiritus eius z

revertetur in terrā suam
in illa die peribunt om̄s
cogitationes eorum
Beatus cuius de᷒ iacob
adiutor eius spes eius in
domino deo ipsius q̄ fecit
celum z terram mare et
omnia que in eis sunt.
Qui custodit veritate
in seculum facit iudiciū
iniuriam patientib; dat
escam esurientibus
Dominus solvit com
peditos dn̄s illuminat
cecos

Dominus erigit eliſos
Dñs diligit iuſtos
Dominus cuſtodit ad
uenas pupillũ ꝛ viduas
ſuſcipiet ꝛ vias pctoꝝ
diſperdet
Regnabit dominus
in ſecula deus tuus ſyon
in omni generacione et
generacionem.
Requiem eternã dona
eis domine ꝛ lux ppetua
luceat eis. ℣ A porta in
feri. ℟ Erue dñe aĩas
eorum. ℣ Requieſcant i

pace. Amen. ℣ Dñe
exaudi oꝛonem meam.
℟ Et clamoꝛ meus ad
te ueniat. Oremus. oro
Inclina dñe aurẽ
tuam ad pres no
ſtras quibꝫ miſericoꝛdiã
tuam ſupplices depreca
mur ut aiam famuli
tuĩ .N. et aĩas famuloꝝ
famularum quas de hoc
ſeculo migrare iuſſiſti
in pacis ac lucis regiõe
conſtituas ꝛ ſanctoꝛum
tuoꝛum iubeas eẽ cõſoꝛ

tes. Oracio.

Deus qui nos prēm
z matrē honorare
precepiſti. miſerere cle-
menter animabꝫ pr̄is
mei z matris mee eorū
qꝫ peccata dimitte me qꝫ
cum eis in eterne clarita-
tis gaudio fac videre.

Deus venie largitor
z humane ſalutis
amator queſumus cle-
menciam tuam ut nr̄e
congregacionis fratres
ſorores parentes amicos

z benefactores nr̄os qui
ex hoc ſeculo tranſierunt
beata maria ſemper vir-
gine intercedente cū oībꝫ
ſanctis tuis ad perpetue
beatitudinis conſorcium
pervenire concedas. Oro.

Deus qui inter apl̄i-
cos ſacerdotes fa-
mulos tuos pontificali
ſeu ſacerdotali feciſti di-
gnitate vigere. Pr̄a que-
ſumus ut eorū quoqꝫ pp̄e-
tuo aggregentur conſor-
cio. Alia oracio.

Fidelium deus omni
conditor et redempto[r]
animabz famulorz famu
larum qz tuarū remissio
nem cunctorū tribue pec
catorum ut indulgētia
qm semper optauerunt piis
supplicationibz consequa
tur. Qui viuis z regnas
cum deo pre in unitate sp
sancti p xpm dnm no.

La carta che succedeva a questa manca.

mare z ipse fecit illud et
aridam fundauerunt ma
nus eius venite adorem
z procidamus ante deum
ploremus coram dno qui
fecit nos quia ipse est do
minus deus nr nos aut
populus eius z oues pas
cue eius. Regem cui oia
viuunt venite adoremus.
Hodie si vocem eius au
dieritis nolite obdurare
corda vra sicut in exacer
batione secundum diem
temptationis in deserto ubi

temptauerunt me patres
vestri probauerunt et vide
runt opera mea. Venite
adoremus.
Quadraginta annis
proximus fui generacioni
huic et dixi semper hii er
rant corde ipsi vero non co
gnouerunt vias meas
quibus iuraui in ira mea
si introibunt in requiem
meam. Regem cui omnia
viuunt venite adoremus.
Requiem eternam dona
eis domine et lux perpetua

luceat eis. Venite adorem(us)
Regem cui omnia viuunt
venite adoremus. In primo
nocturno. Ant. Dirige. ps.
Verba mea auribus
percipe domine in
tellige clamorem meum.
Intende voci orationis
mee rex meus et deus meus.
Quoniam ad te orabo
domine mane exaudies
vocem meam.
Mane astabo tibi et vi
debo quoniam non deus
volens iniquitatem tu es

Neqz habitabit iuxta
te malignus neqz pma
nebunt iniusti ante ocu
los tuos
Odisti omnes qui ope
rantur iniquitatē perdes
omnes qui loquuntur me
dacium
Virum sanguinum z
dolosum abhominabitur
dominus ego autem in
multitudine misericordie
tue
Introibo in domū tuā
adorabo ad templū scm̄

tuum in timore tuo
Domine deduc me in
iusticia tua propter inimi
cos meos dirige in cons
pectu tuo viam meam.
Quoniam non est ī ore
eorum veritas cor eorum
vanum est
Sepulchrum patēs est
guttur eorum linguis suis
dolose agebant iudica il
los deus
Decidant a cogitacion
bz suis secundum multi
tudinem impietatū eorz

expelle eos quoniam irrita
uerunt te domine
Et letentur omnes qui
ſperant in te in eternum
exultabunt z habitabis
in eis
Et gloriabuntur i te
omnes qui diligunt no
men tuũ q̃m tu benedices
iusto
Domine ut ſcuto bone
uoluntatis tue coronaſti
nos
Requiem eternã dona
eis domine

ant Dirige dne de⁹ meũ
in conſpectu tuo uia mea
ant Conuertere . ps
Domine ne in fu
rore tuo arguas
me neq̃ in ira tua corri
pias me
Miserere mei domine
quoniam infirmus ſu
ſana me dñe quoniam
conturbata ſunt oĩa oſſa
mea
Et aĩa mea turbata e
ualde z tu domine vſq̃q̃
Conuertere dñe z eripe

animam mea ſaluū me
fac propter miam tuam
Quoniam non eſt in
morte qui memor ſit tui
in inferno autem quis con
fitebitur tibi
Laboraui in gemitu
meo lauabo per ſinglas
noctes lectum meū lacri
mis ſtratum meum ri
gabo
Turbatus eſt a furore
oculus meus inueteraui
inter omnes inimicos
meos

Diſcedite a me oms
qui operamini iniquitate
qm exaudiuit dns uocem
fletus mei
Exaudiuit dominus
deprecacionem meā dns
oracionem meā ſuſcepit
Erubeſcant ꝛ contur
bentur vehementer oms
inimici mei conuertentur
et erubeſcant valde velociter
Requiem eternā. ant
Conuertere dne ꝛ eripe ani
mā meā qm non eſt i mor
qui memor ſit tui. Neq

Domine deus meus
in te ſperaui ſaluu
me fac ex omnibus perſe
quentibus me et libera me.
Nequando rapiat ut
leo animam meam dum
non eſt qui redimat neque
qui ſaluum faciat.
Domine deus meus
ſi feci iſtud ſi eſt iniqui
tas in manibus meis.
Si reddidi retribuentibus
michi mala decidam me
rito ab inimicis meis in
anis.

Perſequatur inimicus
animam meam et comp
rehendat et conculcet in terra
vitam meam et gloriam
meam in puluerem deducat.
Exurge domine in ira
tua et exaltare in finibus
inimicorum meorum.
Et exurge domine deus
meus in precepto quod
mandaſti et ſynagoga
populorum circumdabit te.
Et propter hanc in
altum regredere domine
iudicat populos.

Iudica me domine ſecū-
dum iuſticiam meam et
ſecundum innocentiam
meam ſuper me.
Conſumetur nequicia
peccatorum ⁊ diriges iu-
ſtum ſcrutans corda ⁊ re-
nes deus.
Iuſtum adiutorium
meum a domino q̄ ſaluos
facit rectos corde.
Deus iudex iuſtus for-
tis ⁊ paciens nūquid iraſ-
citur per ſingulos dies.
Niſi conuerſi fueritis

gladium ſuum vibrauit
arcum ſuum tetendit et
parauit illum.
Et in eo parauit vaſa
mortis ſagittas ſuas ar-
dentibꝫ effecit.
Ecce parturiit iniuſti-
ciam concepit dolorem et
peperit iniquitatem.
Lacum aperuit ⁊ effo-
dit eum et incidit ī foueā
quam fecit.
Conuertetur dolor ei⁹
in caput eius ⁊ in verticē
ipſius iniquitas ei⁹ deſcē[d]

Confitebor dño ſedm
iuſticiam eius z pſallam
nomini domini altiſſimi
Requiem eternã dona
eis domine. ℟ Ne quãdo
rapiat ut leo animã meã
dum non eſt qui redimat
neqz qui ſaluum faciat.
℣ A porta inferi. ℟ Erue
domine aĩas eorum. Pater
nr̃. Et ne nos inducas in
temptacionẽ. Lc̃o prima
Parce michi domine
nichil enim ſunt
dies mei. Quid ẽ homo

quia magnificas eum aut
quid apponis erga eum cor
tuum. Viſitas eũ dilucu
lo z ſubito probas illum.
Uſqzquo non parcis michi
nec dimittis me ut gluciã
ſaliuam meam. peccaui.
Quid faciam tibi o cuſtos
hominum. Quare poſui
ſti me contrarium tibi et
factus ſum michimet ipſi graui
us. Cur non tollis pctm
meum z quare nõ auſers
iniquitatem meam. Ecce
nunc in puluere dormio.

et ſi mane me queſieris
non ſubſiſtam. ℟ Credo
quod redemptor meus vivit et
in noviſſimo die de terra
ſurrecturus ſum. Et in carne
mea videbo deum ſalvatorem
meum. ℣ Quem viſurus
ſum ego ipſe et non alius et
oculi mei conſpecturi ſunt.
Et in carne mea videbo deum
ſalvatorem meum. Lectio vi
Tedet animam meam
vite mee dimittam
adverſum me eloquium meum.
Loquar in amaritudine anime

mee. Dicam deo noli me con
dempnare. Indica mihi cur
me ita iudices. Nunquid
bonum tibi videtur ſi calup
nieris et opprimas me opus
manuum tuarum et conſili
um impiorum adiuves.
Nunquid oculi carnei tibi ſunt
aut ſicut videt homo et tu
videbis. Nunquid ſicut
dies hominis dies tui et anni
tui et ſicut humana ſunt
tempora. Ut queras iniqui
tatem meam et peccatum
meum ſcruteris. Et ſciat

quia nichil impium fe
cerunt cum sit nemo qui de
manu tua possit eruere.
℟ Qui lazarum resuscita
sti a monumento fetidum.
Tu eis domine dona requie
⁊ locum indulgencie. ℟.
Qui venturus es iudicare
viuos ⁊ mortuos et seculum
per ignem. Tu eis domine
dona requiem ⁊ locum indul
gencie. Lectio tertia
Manus tue domine fe
cerunt me ⁊ plasma
uerunt me totū in circuitu

et sic repente precipitas me
Memento queso qꝫ sicut lu
tum feceris me ⁊ in pulue
rem reduces me. Nonne
sicut lac mulsisti me et
sicut caseum me coagula
sti. Pelle ⁊ carnibꝫ vestisti
me ossibꝫ et neruis compe
gisti me. Vitam ⁊ m̄iam
tribuisti michi Et visita
cio tua custodiuit spiritu
meum. ℟ Domine qui
uenerus iudicare terrā Ubi
me abscondam a vultu ire
tue quia peccaui nimis in

Vita mea. ℟ Commiſſa
mea paueſco et ante te eru
beſco. Dum veneris iudicare
noli me condempnare. Q̃
peccaui nimis in vita mea
In ij°. N°. añt In loco. ps.
Dominus regit me
z nichil mi deerit i
loco paſcue ibi me collocauit
Super aquam refectionis
educauit me animã meã
conuertit.
Deduxit me ſuper ſemi
tas iuſticie propter nomẽ
ſuum.

Nam et ſi ambulauero
in medio umbre mortis nõ
timebo mala quoniam tu
mecum es.
Virga tua z baculus
tuus ipſa me conſolata ſt.
Paraſti in conſpectu
meo menſam aduerſus
eos qui tribulant me.
Impinguaſti in oleo
caput meum et calix meꝰ
inebrians q̃m preclarus ẽ.
Et miſericordia tua ſ̄
ſequetur me omnibꝫ die
bus vite mee.

Et ut inhabitem in do
mo domini in longitudi
nem dierum
Requiem eternã dona
eis domine. ℣ In loco
paſcue ibi me collocauit
añ. Delicta. pſalmus
Ad te domine leuaui
animam meã deus
meus in te confido non
erubeſcam
Neqz irrideant me ini
mici mei etenim vniũſi
qui ſuſtinent te non con
fundantur

Confundantur omnes
iniqua agẽtes ſuperuacue
Vias tuas dñe demõ
ſtra michi z ſemitas tuas
edoce me
Dirige me in veritate
tua et doce me quia tu es
deus ſaluator meus et te
ſuſtinui tota die
Reminiſcere miſeracio
num tuarum dñe z miſe
ricordiarum tuarum que
a ſeculo ſunt
Delicta iuuentutis
mee z ignorancias meas

ne memineris
Secundum miam tuã
memento mei tu propter
bonitatem tuam domine
Dulcis ⁊ rectus dñs
propter hoc legem dabit
delinquentibꝫ in via
Diriget mansuetos in
iudicio docebit mites vias
suas
Universe vie domini
misericordia ⁊ veritas re
quirentibꝫ testamentum
eius et testimonia eius.
Propter nomen tuũ

domine propiciaberis pec
cato meo multum est enĩ
Quis est homo qui ti
met dominum legẽ statuit
ei in via quam elegit.
Anima eius in bonis
demorabitur ⁊ semen eius
hereditabit terram
Firmamentum est dñs
timentibꝫ eum et testamẽ
tum ipsius ut manifeste
tur illis
Oculi mei semper ad
dominum quoniam ipse
evellet de laqueo pedes meos

Reſpice in me z miſe
rere mei quia vnicus et
pauper ſum ego
Tribulaciones cordis
mei multiplicate ſunt
de neceſſitatibꝫ meis erue
me
Vide humilitatem meã
z laborem meum z dimitte
vniuerſa delicta mea
Reſpice inimicos meos
quoniam multiplicati ſt
z odio iniquo oderunt me
Cuſtodi animã meã
et erue me non erubeſcã

quoniam ſperaui in te
Innocentes z recti ad
heſerunt mi qꝛ ſuſtinui te
Libera deus iſrael ex
omnibꝫ tribulacionibus
ſuis
Requiem eternam Añ.
Delicta iuuentutis mee z
ignorancias meas ne me
mineris dñe. Añ. Credo
Dominus illumina
cio mea z ſalus
mea quam timebo
Dominus protector
vite mee a quo trepidabo

Dum appropriant sup
me nocentes ut edant car
nes meas
Qui tribulant me ini
mici mei ipsi infirmati
sunt ⁊ ceciderunt
Si consistant adu͂sũ
me castra non timebit cor
meum
Si exurgat adversum
me prelium in hoc ego spe
rabo
Unam petii a domino
hanc requiram ut inha
bitem in domo domini om

nibus diebus vite mee
Et videam voluntate
domini ⁊ visite templum
eius
Quoniam abscondit me
in tabernaculo suo in die
malorum protexit me in
abscondito tabernaculi sui
In petra exaltavit me
⁊ nunc exaltavit caput
meum sup inimicos meos
Circuivi ⁊ immolavi i
tabernaculo eius hostiam
vociferacionis cantabo et
psalmum dicã domino

Exaudi domine vocem
meam qua clamaui ad te
miserere mei z exaudi me.
Dixit tibi cor meum ex
quisiuit te facies mea fa
ciem tuam domine requiram
Ne auertas faciē tuam
a me ne declines in ira a
seruo tuo Adiutor meus
esto domine ne derelinquas
me neqz despicias me deus
salutaris meus
Quoniam pater meus
z mater mea dereliquerunt
me dominus autem assup

sit me
Legem pone michi do
mine in via tua z dirige
me in semita recta ꝓpter
inimicos meos
Ne tradideris me ī aīas
tribulanciū me quoniā
insurrexerunt in me testes
iniqui z mentita est iniq
tas sibi
Credo videre bona dn̄i i
terra viuenciū
Expecta dominū virili
ter age z confortetur cor
tuum et sustine dominū

Requiem eternam · a·
Credo videre bona domini. In
terra viuencium. ℣ Colloces
eum dominus cum principib[us]
℟ Cum principib[us] populi
ſui. Pater n[oste]r. Et ne nos.
Responde m[ihi] lec[tio] .iiij.
Quantas habeo ini
quitates et peccata. ſcelera
mea atq[ue] delicta oſtende m[ihi].
Cur faciem tuam abſcondis
et arbitraris me inimicu[m]
tuum. Contra folium q[uo]d
vento rapitur oſtendis po
tenciam tuam et ſtipulam

ſiccam perſequeris. Scribis
enim contra me amaritu
dines et conſumere me
vis peccatis adoleſcencie
mee. Poſuiſti in neruo
pedem meum et obſeruaſti
omnes ſemitas meas et
veſtigia pedum meorum
conſideraſti. Qui quaſi
putredo conſumendus ſu[m]
et quaſi veſtimentum quod
comeditur a tinea. Reſp[onsorium].
Memento mei deus q[uia] ventus
eſt vita mea. Nec aſpiciat
me viſus hominis. ℣.

De profundis clamaui ad te
domine dñe exaudi vocem
meam. Nec aspiciat me vi
sus hominis. Lc̄o quinta

Homo natus de mu
liere breui viuens
tempore repletur multis
miseriis. Qui quasi flos
egreditur et conteritur et
fugit velut vmbra et nun
quam in eodem statu per
manet. Et dignum ducis
super huiuscemodi aperire
oculos tuos et adducere eum
tecum in iudicium. Quis

potest facere mundum de
inmundo conceptum semine
nonne tu qui solus es.
Breues dies hominis sunt
numerus mensium eius
apud te est. Constituisti ter
minos eius qui preteriri
non poterunt. Recede pau
lulum ab eo ut quiescat
donec optata veniat. et sicut
mercenarii dies eius. R̄
Heu michi dñe qz peccaui
nimis in vita mea. Quid
faciam miser vbi fugiam
nisi ad te deus meus. Dum

veneris in noviſſimo die.
Anima mea turbata eſt valde
ſ; tu domine ſuccurre ei. Du͠
veneris in noviſſimo die.
Quis michi Lco. vij.
hoc tribuat ut in
inferno protegas me et ab
ſcondas me donec pertran
ſeat furor tuus et conſtitu
as michi tempus in quo
recorderis mei. Putas ne
mortuus homo rurſum vi
vat. Cunctis diebus qͥbꝫ
nunc milito expecto donec
veniat immutacio mea.

Vocab.

Vocabis me ⁊ ego reſpo
debo tibi. Operi manuu͠
tuarum porriges dexte
ram. Tu quidē greſſus
meos dinumeraſti. Sed
parce peccatis meis. R
Ne recorderis peccata mea
domine dum veneris iudi
care ſeculum per ignem.
Dirige domine deus
meus in conſpectu tuo via
meam. In tercio nocturno
Complaceat.
Expectans expectavi
dominum ⁊ intendit

michi
Et exaudiuit preces
meas ⁊ eduxit me de la
cu miserie et de luto fecis.
Et immisit in os meu
canticum nouum carmē
deo nr̄o
Videbunt multi ⁊ ti
mebunt et sperabunt in
domino
Beatus vir cuius est
nomen domini spes eius
⁊ non respexit in vanita
tes et insanias falsas
Multa fecisti tu dn̄e

deus meus mirabilia tua
⁊ cogitacionibȝ tuis non
est qui similis sit tibi.
Annunciaui ⁊ locutus
sum multiplicati sunt
super numerum
Sacrificium ⁊ oblacio
nem noluisti aures aute
perfecisti michi
Holocaustum ⁊ pro
peccato non postulasti
tunc dixi ecce venio
In capite libri scriptu
est de me ut facerem vo
luntatem tuam deus me

volui z legem tuam i me
dio cordis mei
Annunciaui iuſticiam
tuam in eccleſia magna
ecce labia mea non prohi
bebo domine tu ſciſti.
Iuſticiam tuam non
abſcondi in corde meo ve
ritatem tuam z ſalutare
tuum dixi
Non abſcondi miſeri
cordiam tuam z veritatem
tuam a conſilio multo
Tu autem domine ne
longe facias miſeraciones

tuas a me miſericordia
tua z veritas tua ſemper
ſuſceperunt me.
Quoniam circumdederunt
me mala quorum non e
numerus comprehenderunt
me iniquitates mee z no
potui ut viderem
Multiplicate ſunt ſup
capillos capitis mei et cor
meum dereliquit me.
Complaceat tibi dne
ut eruas me domine ad
adiuuandum me reſpice
Confundantur z reue

reantur simul qui q̄rt
animam meam ut au
ferant eam. Conuertãt
retrorsum ⁊ reuereantur
qui volunt michi mala.
Auertant confestim cõfu
sionem suam qui dicunt
michi euge euge.
Exultent ⁊ letentur
super te omnes q̄rentes
te et dicant semper ma
gnificetur dominus qui
diligunt salutare tuum.
Ego autem mendicus
sum ⁊ pauper dominus

sollicitus est mei.
Adiutor meus ⁊ ꝓtec
tor meus es tu dn̄e deus
meus ne tardaueris.
Añ. Complaceat t' dn̄e ut
eruas me domine ad adiu
uandum me respice. Añ.
Sana dn̄e. ps.
Beatus qui intelligit
super egenum et
pauperem in die mala
liberabit eum dominus.
Dominus conseruet eum
⁊ viuificet eum et beatum
faciat eum in terra: et no

tradat eum in animam
inimici eius.
Dominus opem ferat
illi super lectulū doloris
eius vniuersum stratum
eius versasti in infirmita
te eius.
Ego dixi domine mi
serere mei sana animam
meam qꝫ peccaui tibi.
Inimici mei dixerunt
mala michi qm̄ morietur
⁊ peribit nomen eius.
Et si ingrediebatur ut
videret vana loquebatur

coꝛ eius congregabit ini
quitatem sibi.
Egrediebatur foras lo
quebatur in idipsum.
Aduersum me susur
rabant omnes inimici
mei aduersum me cogi
tabant mala michi.
Verbum iniquū cōsti
tuerunt aduersum me:
nunquid qui dormit no
adiciet ut resurgat.
Et enim homo pacis
mee in quo speraui qui
edebat panes meos ma

gnificauit ſuper me ſup
plentacionem

Tu autem domine mi
ſerere mei ⁊ reſuſcita me
⁊ retribuam eis

In hoc cognoui quoniā
voluiſti me quoniam
gaudebit inimicus meus
ſuper me

Me autem propter in
nocenciam ſuſcepiſti ⁊ con
firmaſti me in cōſpectu
tuo in eternum

Benedictus dominus
deus iſrael a ſeculo ⁊ in
ſeculum fiat fiat

Requiem eternā dona
eis dn̄e. ant Sana dn̄e
animā meam q͛ peccaui
tibi. Sitiuit

Quemadmodum de
ſiderat ceruus ad
fontes aquarum ita de
ſiderat anima mea ad te
deus

Sitiuit anima mea
ad deum fontem viuum
quando veniam ⁊ appa
rebo ante faciem dei

Fuerunt in lacrime

mee panes die ac nocte
dum dicitur michi coti
die ubi est deus tuus.
Hec recordatus sum et
effudi in me animam
meam quoniã transibo i
locum tabernaculi admi
rabilis usque ad domũ dei
In voce exultationis et
confessionis sonus epulãt
Quare tristis es anima
mea et quare conturbas
me
Spera in deo quoniã
adhuc confitebor illi salu

tare vultus mei et deus meus
Ad me ipm anima mea
conturbata est propterea
memor ero tui de terra Jor
danis et hermonim a mõte
modico
Abyssus abyssum in
vocat in voce cathar(ac)ta
tuarum
Omnia excelsa tua et
fluctus tui super me tra
sierunt
In die mandavit dñs
misericordiam suã et nocte
canticum eius

BIBLIOTECA NAZIONALE FIRENZE

Apud me oratio deo
vite mee dicam deo sus
ceptor meus es.
Quare oblitus es mei
et quare contristatus incedo
dum affligit me inimicus.
Dum dicitur mihi per si
ngulos dies ubi est deus
tuus.
Quare tristis es anima
mea et quare conturbas
me.
Spera in deo quoniam
adhuc confitebor illi sa
lutare vultus mei et deus

meus.
Requiem eternam do
na eis domine et cetera.
Ant. Sitivit anima mea
ad deum fontem vivum
quando veniam et apparebo
ante faciem dei. ℣. Ne
tradas bestiis animas con
fitentes tibi. ℟. Et animas
pauperum tuorum non
obliviscaris in finem.
Spiritus meus at
tenuabitur dies
mei breviabuntur et solum
mihi superest sepulchrum.

Non peccaui z in amari
tudinibz moratur oculus
meus. Libera me domine
z pone me iuxta te z cui9
vis manus pugnet con
tra me. Dies mei tranſie
runt cogitaciones mee
diſſipate ſunt torquētes
cor meum. Noctem verte
runt in diem z rurſum
poſt tenebras ſpero lucē.
Si ſuſtinuero infern9
domus mea eſt z in tene
bris ſtraui lectulū meū
Putredini dixi. Pater

meus es mater mea et
ſoror mea vermibus. Vbi
eſt ergo nunc proſtola
cio mea z paciencia mea
Tu es domine deus me9
R. Peccantem me cothi
die z non me penitentē
timor mortis conturbat
me. Quia in inferno
nulla eſt redempcio miſe
mei deus z ſalua me.
V. Deus in nomine tuo
ſaluum me fac et ī vir
tute tua libera me. Q.
in inferno zc. Lectio .viij.

Pelli mee conſūptis
carnib; adheſit os
meum et derelicta ſunt
tantūmodo labia circa
dentes meos. Miſeremī
mei miſeremini mei
ſaltem vos amici mei q̃
manus domini tetigit
me. Quare perſequimini
me ſicut deus ꝛ carni
b; meis ſaturamini.
Quis michi hoc tribuat
ut ſcribantur ſermones
mei. Quis m̄ det ut ex
arentur in libro ſtillo

ferreo aut plumbi lami
na vel celte ſculpantur
in ſilice. Scio enī q̃ re
demptor meus viuit et
in nouiſſimo die de ter
ſurrecturus ſum Et ru
ſum circundabor pelle
mea. Et in carne mea
videbo deum ſaluatorē
meum. Quem viſurus
ſum ego ipſe ꝛ oculi mei
conſpecturi ſunt et non
alius. Repoſita eſt hec
ſpes mea in ſinu meo.
℟ Domine ſecundum

actum meum noli me iudi
care nichil dignum in con
ſpectu tuo egi. Ideo deprecor
maieſtatem tuam ut tu deus
deleas iniquitatem meam.
R. Amplius lava me domine
ab iniquitate mea et a de
licto meo munda me. Vers.
Ideo deprecor maieſtatem
tuam ut tu deus deleas ini
quitatem meam. Lectio nona
Quare de vulva edu
xiſti me qui utinam
conſumptus eſſem ne ocul
meus videret. Fuiſſem quaſi

non eſſem de utero tranſ
latus ad tumulum. Numquid
non paucitas dierum meo
rum finietur breui. Di
mitte me ergo ut plangam
paululum dolorem meum
antequam vadam et non reuer
tar ad terram tenebroſam
et opertam mortis caligine
Terram miſerie et tenebra
rum ubi umbra mortis et
nullus ordo ſed ſempiternus
horror inhabitans. R.
Libera me domine de mor
te eterna in die illa treme

da. Quando celi mouendi
sunt z terra. Du veneris
iudicare seculum per igne
℟ Dies illa dies ire cala
mitatis z miserie dies ma
gna et amara valde. Qn
celi mouendi sunt z terra
℟ Tremens factus sum
ego z timeo dum discucio
venerit atqz ventura ira.
Dum veneris. ℟ Requiem
eternam dona eis domine Et
lux perpetua luceat eis.
Libera me dne

Libera me dne de vijs iferni
qui portas ereas confregisti
z visitasti infernum z dedi
sti eis lumen ut videant te
qui erant in penis tenebra
rum. ℟ Clamantes z dice
tes aduenisti redemptor nr.
Qui erant in penis teneb
rarum. In laudibz. ant.
Exultabunt dno
Miserere mei deus se
cundum magnam
misericordiam tuam.
Et secundum multitu

dinem miseracionu tuarz
Dele iniquitatem meam

Amplius laua me do
mine ab iniquitate mea
z a peccato meo munda
me

Quoniam iniquitate
meam ego cognosco z delic
tum meum contra me est
semper

Tibi soli peccaui z ma
lum coram te feci ut iusti
ficeris in sermonibz tuis
z vincas cum iudicaris.

Ecce enim in iniquitati
bus conceptus sum z i pec
catis concepit me mr mea

Ecce enim veritatem di
lexisti incerta z occulta sa
piencie tue manifestasti m

Asperges me domine
ysopo z mundabor lauabis
me et super niuem dealba
bor

Auditui meo dabis gau
dium z leticiam et exultabt
ossa humiliata

Auerte faciem tuam a
peccatis meis z omnes in
iquitates meas dele

Cor mundum crea in me
deus et ſpiritum rectum
innoua in viſceribz meis
Ne proiicias me a facie
tua z ſpiritum ſanctum
tuum ne auferas a me.
Redde michi leticiam
ſalutaris tui z ſpiritu pri
cipali confirma me.
Docebo iniquos vias tu
as impii ad te conuertēt.
Libera me de ſangui
nibz deus deus ſalutis
mee z exultabit lingua
mea iuſticiam tuam.

Domine labia mea aper
ies z os meum annuncia
bit laudem tuam.
Quoniam ſi voluiſſes
ſacrificium dediſſem vtiqz
holocauſtis nō delectaberis
Sacrificium deo ſpūs
contribulatus cor cōtritū
z humiliatum deus non
deſpicies.
Benigne fac domine in
bona voluntate tua ſyon
ut edificentur muri ihrlm
Tunc acceptabis ſacri
ficium iuſticie oblaciones

z holocauſta tunc impo-
nent ſuper altare tuum
vitulos.
Requiem eternã dona
eis domine. An Exultabunt
domino oſſa humiliata.
V. Exaudi domine. Ps.
Te decet hymnus
deus in ſyon et ti-
bi reddetur votum in ihrlm
Exaudi domine oratione
meam ad te oĩs caro veniet
Verba iniquorum pre-
valuerunt ſuper nos et
impietatibz nr̃s tu propici-

aberis.
Beatus quem elegiſti z
aſſumpſiſti inhabitabit
in atriis tuis.
Replebimur in bonis
domus tue ſanctum eſt te-
plum tuum mirabile in
equitate.
Exaudi nos deus ſalu-
taris nr̃ ſpes omnium fi-
nium terre z in mari lõge.
Preparans montes i
virtute tua accinctus po-
tencia qui conturbas pro-
fundum maris ſonũ flu-

ctuum eius

Preparans montes i
virtute tua accinctus po
tencia qui conturbas pro
fundum maris ſonum
fluctuum eius

Turbabuntur gentes ⁊
timebunt qui habitant
terminos a ſignis tuis exi
tus matutini ⁊ veſpere
delectabis

Viſitaſti terram ⁊ ine
briaſti eam multiplicaſti
locupletare eam

Flumen dei repletum

eſt aquis paraſti cibum
illorum quoniam ita eſt
preparacio eſt

Riuos eius inebrians
multiplica genimina eius
in ſtillicidiis eius letabitur
germinans

Benedices corone anni
benignitatis tue ⁊ campi
tui replebuntur vbertate

Pingueſcent ſpecioſa
deſerti et exultacione colles
accingentur

Induti ſunt arietes oui
um et valles habundabunt

frumento clamabunt et
enim hymnum dicent.
Requiem eternā dona
eis domine &c. ant.
ant. Exaudi domine oronem
meam ad te omnis caro veiet
Me ſuſcepit. pſalmus
Deus deus meus ad te
de luce vigilo
Sitivit in te anima mea
qm multipliciter tibi caro
mea
In terra deſerta in via &
inaquoſa ſic in ſancto ap
parui tibi ut viderem vir

tutem tuam & gloriam tuā
Quoniam melior eſt
miſericordia tua ſuper vi
tas labia mea laudabunt te
Sic benedicam te in vita
mea et in nomine tuo le
vabo manus meas
Sicut adipe & pinguedine
repleatur aīa mea &
labiis exultationis lau
dabit os meum
Si memor fui tui ſu
per ſtratum meum in ma
tutinis meditabor in te
qz fuiſti adiutor meus.

Et in velamento alaz
tuarum exultabo adhesit
anima mea post te me
suscepit dextera tua
Ipsi vero in vanū que
sierunt animam meam
introibunt in inferiora
terre tradentur in manus
gladii partes vulpium
erunt
Rex vero letabitur in
deo laudabuntur omnes
qui iurant in eo qz obstru
ctum est os loquentium
iniqua

Deus misereatur nr̄i
z benedicat nobis
illuminet vultum suum
super nos z misereatur
nostri
Ut cognoscamus ī terra
viam tuam in omnibus
gentibz salutare tuum
Confiteantur t. ppli
deus confiteantur tibi
populi omnes
Letentur z exultent
gentes quoniā iudicas
populos in equitate z gē
tes in terra dirigis

Confiteantur tibi po
puli deus confiteant᷑ : ⁊
populi omnes t̃ra dedit
fructum ſuum.
Benedicat nos deus de⁹
nr̃ benedicat nos deus ⁊
metuant eum oẽs fines
terre.
Requiem eternam.
ant Me ſuſcepit dextera
tua domine. A porta inf
Ego dixi domine in
dimidio dierum
meorum vadam ad por
tas inferi.

Queſiui reſiduu annoꝝ
meorum dixi non videbo
dominum deum in terra
viuentium.
Non aſpiciam hominẽ
vltra ⁊ habitatorẽ quietis
Generatio mea ablata
eſt conuoluta eſt a me q̃ſi
tabernaculum paſtorum.
Preciſa eſt velut a texẽte
vita mea dum adhuc ordi
rer ſuccidit me de mane
vſq; ad veſperam finies
me.
Sperabam vſq; ad mane

quaſi leo ſic contriuit oīa
ossa mea
De mane uſqꝫ ad veſpe
ram finies me ſicut pul
lus hirundinis ſic clama
bo meditabor ut columba
Attenuati ſunt oculi mei
ſuſpicientes in excelſo·
Domine vim patior reſ
ponde pro me quid dicā
aut quid reſpondebit m̄
cum ipē fecerim
Recogitabo tibi omnes
annos meos in amaritu
dine anime mee

Domine ſi ſic viuitur
⁊ in talibus vita ſpirit9
mei corripies me ⁊ viuifi
cabis me ecce in pace ama
ritudo mea amariſſima
Tu autē eruiſti aīam
meam ut non periret proie
ciſti poſt tergum tuum
omnia peccata mea
Quia non infernus con
fitebitur tibi neqꝫ mors
laudabit te non expectabūt
qui deſcendunt in lacū
veritatem tuam
Viuens viuens ipſe con

fitebitur tibi ſicut ⁊ ego
hodie pater filijs notam
faciet veritatem tuam.
Domine ſaluum me
fac ⁊ pſalmos nr̄os can
tabimus cunctis diebꝫ
vite nr̄e in domo dn̄i
Requiem eternā dona
eis domine. a̅. A porta
inferi. erue domine aīas
eorum. an̄. Omnis ſpūs.
Laudate dominum de
celis laudate eū ī excelſis
Cantate domino canti
cum novum laus ⁊c.

Laudate dominum in
ſanctis eius ⁊c. a̅. Omnis
ſpūs laudet dn̄m. ℣. Audiui
vocem de celo dicentem m̄.
℟. Beati mortui qui in
domino moriuntur. an̄.
Ego ſum. pſ.
Benedictus dn̄s de⁹
iſrael qꝛ viſitauit
⁊ fecit redempcionem ple
bis ſue
Et erexit cornu ſalutis
nobis in domo dauid pue
ri ſui
Sicut locutus eſt per

oſ ſanctorum a ſeculo ſunt
prophetarum eius
Salutem ex inimicis
noſtris z de manu omnium
qui oderunt nos
Ad faciendam miſeri
cordiam cum patribz no
ſtris z memorari teſta
menti ſui ſancti
Iuſiurandum quod iura
uit ad abraham patrem
noſtrum daturum ſe nobis
Ut ſine timore de ma
nu inimicorum noſtrorum
liberati ſeruiamus illi.

In ſanctitate z iuſticia
coram ipſo omnibz diebz
noſtris
Et tu puer propheta
altiſſimi vocaberis prei
bis enim ante faciē dñi
parare vias eius
Ad dandam ſciencia
ſalutis plebis eius in re
miſſionem peccatorum eorū
Per viſcera miſericordie
dei noſtri in quibz viſitauit
nos oriens ex alto
Illuminare hiis qui
in tenebris et in umbra

mortis sedent ad dirigen
dos pedes nros in via pac
Requiem eternam. Ant.
Ego sum resurrectio et vita
qui credit in me etiam si
mortuus fuerit vivet et
omnis qui credit in me non
morietur in eternum. Pat
nr. Et ne nos. Psalmus
De profundis clamavi
ad te domine Dne.
Exaudi vocem meam
Fiant aures tue inten
dentes in vocem deprecatois
mee

Si iniquitates obser
vaveris domine Dne qs
sustinebit
Quia apud te propicia
cio est et propter legem
tuam sustinui te Dne.
Sustinuit aia mea i
verbo eius speravit aia
mea in domino
A custodia matutina
usqz ad noctem speret isrl
in domino
Quia apud dominum
misericordia et copiosa
apud eum redempcio.

Et ipse redimet israel
ex omnibus iniquitatibus
eius. psalmus
Ad dominum cum tribula
rer clamavi &c. ant.
℣. A porta inferi. ℟.
Erue domine animas eorum.
Requiescat in pace. ℟.
℣. Domine exaudi orationem
meam. ℟. Et clamor &c.
Oremus. oratio. prima
Deus qui inter apostolicos
sacerdotes famulos
tuos pontificali &c. oratio
Deus venie largitor &c.

Fidelium deus omnium con
ditor et redemptor. &c.
Deus cui proprium est
misereri &c.

annunciatus et conceptus
eſt filius dei. Per illud di
uinum miſterium quod ĩ
te operatus eſt ſp̄s ſanctus
Et per illam ſanctam ineſ
fabilem pietatem graciam
uinam amorem ⁊ humili
tatem per quas filius tuus
deſcendit accipere hũanam
carnem in venerabiliſſimo
vtero tuo. Et in quibus te
reſpexit qn̄ te cõmendauit
ſancto Johanni apoſtolo et
euuangeliſte. Et quando te
exaltauit ſup choros ãglorum

Et per illam ſancta ineſti
mabilem humilitatem in
qua tu reſpondiſti archāgelo
gabrieli. Ecce ancilla dn̄i
fiat michi ſecundū uerbū
tuum. Et per illa ſanctiſſia
quindecim gaudia q̄ hauſiſti
de filio tuo domino noſtro
ihu xp̄o. Et per illam ſan
ctam maxima compaſſione
et acerbiſſimum cordis do
lorem quem hauſiſti qn̄ filiū
tuum dominum nr̄m ihm
xp̄m ante crucem nudatum
et in ipa leuatum vidiſti pe

dentem crucifixum vulnerati
ſitientem apponi felle eiꝰ.
clamantem audiſti ⁊ mori
entem vidiſti. Et p quinq;
uulnera filij tui. Et per
contractionem viſcerum
ſuorum pre nimio dolore
vulnerum. Et per dolorem
quem habuiſti qn̄ vidiſti
eum vulnerari. Et p fōtes
ſanguinis ſui. Et per omē
paſſionem eius et p omnē
dolorem cordis tui. Et per
fontes lacrimarum tuarū.
Vt cum omnib; ſanctis et

electis dei Item et feſtina i
auxilium ⁊ conſiliū meū
in omnibꝫ oracionibꝫ et
requeſtis meis. Et in
omnibꝫ anguſtiis et nec
ceſſitatibꝫ meis. In quibꝫ
ego ſum facturus locutur
aut cogitaturus omnibus
diebꝫ et noctibꝫ horis atq
momentis vite mee. Et
michi famulo tuo īpetres
a dilecto filio tuo comple
mentum oīm miſericordia
et conſolacione oī conſilio
omni auxilio ⁊ adiutorio.

flagellauit eum et milites
plectentes coronam de ſpi
nis impoſuerunt ſuper
caput eius. et veſte purpu
rea circumdederunt eum et
veniebant ad eū ⁊ dicebant
Aue rex iudeorum et dabat
ei alapas. Expuentes in
eum acceperunt arundinem
et pauſiebant ſuper caput
eius. Suſceperunt autem
milites ihm ⁊ duxerunt
eum et baiulauerunt ſibi
crucem. Et exiuit in illū
locum qui dicitur caluarie

locum et ibi crucifixerunt eu[m]
Et cum eo alios duos hinc
& inde medium autẽ ihm
Poſtea autem ihs ſciens
omnia que ventura erant
Dixit. Sicio. Illi autem
ſpongiam plenam aceto &
yſopo circumponentes ob
tulerunt ori eius Et cum
guſtaſſet noluit bibere ſed
dixit conſummatum eſt et
inclinato capite emiſit ſpi
ritum. Et ſtatim terra tremuit
et ſol obſcurauit. Et velum
templi ſciſſum eſt et petre

Regis erat filia. ℣. Ora p[ro]
nobis beata katherina. ℟.
Ut digni efficiamur promi
ſſionibꝫ xp̄i. Oremus. Oro.
Deus qui dediſti legem
moyſi in ſummitate
montis ſinay et in eodem
loco per ſanctos angelos tuos
corpus beate katherine vir
ginis & martiris tue mira
biliter collocaſti. Preſta q̄s vt
eius meritis et precibꝫ ad
montem qui xp̄s eſt valea
mus peruenire. Per xp̄m
dominum nr̄m. Amen.





De sancte susanne. Ant.

Sācta z venerabilis
susanna fidelis
uxor Joachim et



elchie filia corpore pulchra
nimis vita pulchrior mo
ribusq; pulcherrima deum
timens ac in lege eius eru
dita. o felix domina o felix
femina dum pro me z meis
flagitia ut q̃dmodum te
eripuit et saluauit a senior
petulancia z reorum p suis
prophetam confirmauit te
stimonia. Ita me cū meis
ab omī viciorum protegat
immundicia et ab omni ini
micorum eruat versucia. ℣.
Ora pro nob beata susāna

℟. Ut dignum efficiam. &c. Oratio

Deus innocentie custos
et magnusque castitatis
zelator qui tibi digne servien-
tibus subvenire non cessas.
Presta ut qui ad succurrendum
Susanne Danielem transmi-
sisti. Ipsam quoque de manibus
iniquorum iudicum liberasti. Ita
eius suffragantibus meritis
et intercessionibus a cunctis sordi-
bus peccatorum nos liberes
et in omni sanctitate puritatis et rectitudine
semper custodias. Per Christum
dominum nostrum. Amen





De la magdalene ãtienne

Celſi meriti maria
que ſola verū deū
reſurgentem vide



meruisti mortalium prima
obtine nobis ut nos visu
glorie sue letificet in celis.
V. Dimissa sunt ei peccata
multa. R. Quoniam dilexit
multum. Oremus. oro.
Largire nobis clemen
tissime pater quod sicut
beata maria magdalene
dominum nostrum ihesum xpistum super
omnia diligendo suorum obti
nuit veniam peccatorum. Ita
apud misericordiam tuam sempiternam
impetret beatitudinem. Per
xpistum dominum nostrum. Amen.

BIBLIOTECA NAZIONALE FIRENZE

Sembra che le carte mancanti siano state tolte prima che il libro fosse rilegato come sta ora.

Le Miniature che rimangono sono alle carte seguenti:

1ª Il Presepio a c. 36 verso.
2ª La Divina Pastora, a c. 41 verso.
3ª I Re Magi, a c. 46 recto.
4ª La Fuga in Egitto, a c. 53 recto.
5ª La Pentecoste, a c. 108 recto.
6ª La Tumulazione, a c. 116 recto.
7ª Un Martirio, a c. 171 verso.
8ª Sta Maria Maddalena, a c. 173 recto.

La Scrittura è Francese e non bella. Li Ornati sono pure di stile francese e di niun valore. Le Miniature sono delle più squisite e finite che si possano vedere. Il Frontespizio a lettere indorate a foglia che dice: Iste Liber scripsit Frater Antonius de Fusceculo Ordinis Minorum etc. A.D. 1466; quando per Fusceculo si abbia da intendere Fucecchio di Toscana, lo terrei per apocrifo e aggiunto posteriormente, stantechè questo libro sia stato scritto e miniato in Francia. Oltrechè non ho veduto mai altro codice coetaneo che porti per Frontespizio il suo solo titolo senza verun contorno ed ornamento.

Dai Numeri segnati posteriormente a piè delle carte in cui sono Miniature si ricava che in origine ve ne fossero più di 30. Le 8 che rimangono portano i numeri seguenti: 1ª nº 8; 2ª nº 9; 3ª nº 10; 4ª nº 12; 5ª nº 16; 6ª nº 17; 7ª nº 29; 8ª nº 30. dal volume delle mancanti sembra che si possa inferirne con certezza, che furono tolte prima della presente rilegatura.

3 Nov. 1869. Giunio Carbone.

175

cc. 173 numerate +
2 di guardia in principio e 2 in fine
agosto 1970
MR